143.

N. Inv. 143.

I

Formulae
variae processuum et instrumentorum
sec. XV.

liber m[agistri] [illegible] de formis [illegible]

VI s. 8. [illegible]

p[ro] dno [illegible]

legatus [illegible]

~~[illegible]~~

17°

p[er] [illegible] de

[illegible]

Nomen et forma ipse [illegible] in causa [illegible]

fforma Collecte statute sup[er] [illegible] in Sinodo [illegible]

Citacio [illegible] appellacionis cum narr[aci]one [illegible] appellac[ionis]

Investitura de benefic[io] [illegible] [illegible] [illegible]

Citacio [illegible] appellacionis in [illegible] [illegible] [illegible]

Processus [illegible] et cont[ra] [illegible] [illegible] [illegible] libell[um] in secunda

instancia

Instrumentum sentencie diffinitive [illegible] appellacionis

Compulsorie partis [illegible] [illegible]

Remissio [illegible] parte in [illegible] p[ro] examinand[is] test[ibus]

Remissio [illegible] parte in causa appellacionis p[ro] examinand[is] test[ibus]

Executoria sentencie

Processus executoris in [illegible] [illegible] in causa appellacionis [illegible] aliqui

sunt [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] satisfaccionis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

fforma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] sub uno contextu [illegible] [illegible]

Instrumentum [illegible] [illegible]

Inhibitio cum citacione [illegible] appellacionis

Instrumentum sentencie diffinitive [illegible] [illegible]

Citacio [illegible] appellacionis in [illegible] appellacionis

Instrumentum sup[er] [illegible] [illegible]

Remissio p[ro] examinand[is] test[ibus] [illegible]

Instrumentum quod aliquis [illegible] aliquem in iudicio et petit [illegible]

compelli ad [illegible] [illegible] [illegible] in aliquo [illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] sup[er] aliquo [illegible] [illegible] et [illegible] et

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliqui sup[er]

[illegible] litigandi

Instrumentum sentencie diffinitive [illegible] appellacionis [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] appellac[ionis]

Instrumentum sentencie diffinitive [illegible] [illegible] sup[er] appellacionis

Instrumentum sentencie diffinitive [illegible] [illegible]

Instrumentum sentencie diffinitive

Instrumentum quod aliquis absolvit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Instrumentum sentencie diffinitive

Contumacia agentis ad recipiendum libellum pro appellatione
Interlocutoria qua partes remittuntur ad priorem iudicem
Inhibitio sine diffinitiva super divortio racione impotencie coeundi
Inhibitio sine diffinitiva super divorcio racione consanguinitatis
Privilegium sindicatus alicuius ecclesie
142 Remissio examinandi testes ad [illegible] London[illegible]
143 Remissio pro examinandis testibus super articulis in causa appellationis
144 Remissio recepcionis testium pro appellatore que partiter remittitur spoliat[illegible]
et alia remissio similis
Citacio pro subdelegacione
Certificatorium pro commissione appellationis
Absolucio pro appellatione [illegible] quibus aliquis [illegible] certi sen-
tentiis fuerat innodatus
Inhibitio cum aliquis protestatur de appellatione ad sedem apostolicam
Inhibitio sine diffinitiva pro appellatione et commissione archiepiscopi
Inhibitio sine diffinitiva
Citacio pro appellatione
Alia
Inhibitio pro appellatione et commissione ordinarii
Item conservator apostolicus ad inhibicionem
Citacio pro commissione apostolica
Citacio pro appellatione
178 · Remissio pro examinandis testibus in causa apostolica
Inhibitio sine diffinitiva pro commissione ordinarii
Forma citacionis pro hiis qui plures et [illegible] ad clerum [illegible]
Citacio pro edicto
Forma ratificacionis processus
Forma absolucionis cum ratificacione absolucionis alicuius defuncti
Constitucio officialis ordinarii
Forma [illegible] constitucionis
Littera ad [illegible]

Sententia diffinitiva pro appellante
Item sententia diffinitiva auctoritate ordinaria super decimis
Littera cum inhibitione pro appellante in facto adulterii
Sententia interlocutoria [illegible] post iudices
Absolutio pendente appellacione
Remissio examinis testium in causa appellationis
Terminus ad repugnandum [illegible]
Interlocutoria [illegible] remittendo ad priorem iudicem
Littera cum inhibitione pro appellante cum narratione articulorum appellationis
Littera sola cum narratione articulorum appellationis
Littera pro subdelegatione
Littera ad videndum taxari expensas post latam sententiam [illegible]
Absolutio cum inhibitione in causa appellationis
Forma delationis super homicidio
Sententia [illegible] acta coram aliis iudicibus et [illegible] attemptata [illegible]
Executoria sententie in causa appellationis
Sententia diffinitiva [illegible] & calumpnia
Alia sententia diffinitiva
Appellatio [illegible]
Processus [illegible] prime instancie
Sententia diffinitiva
Littera cum inhibitione
Sententia diffinitiva auctoritate ordinaria super decima [illegible] post [illegible]
Instrumentum super [illegible] processus
[illegible] in actis prime instancie
Remissio examinis testium [illegible]
Instrumentum [illegible] et alia [illegible]
[illegible]
Instrumentum [illegible] et alia [illegible]
[illegible]
Item alia [illegible]
Item alia
Commissio [illegible] testium in causa appellationis ad probandum articulos [illegible]
Processus executorie super [illegible]
Instrumentum compromissi
[illegible] in causa appellationis
Forma quando aliquis [illegible] et iudex auctoritate sua
[illegible] confessionem

Appellatio reuerencialis [illegible] domini
Sententia diffinitiva auctoritate ordinarii super querimonia
37 Instrumentum sententie diffinitive super decimis
38 Interlocutoria in causa appellationis
39 Remissio in causa appellationis pro examinandis testibus
40 Contumacia cum inhibicione et absolucione in causa appellationis
41 Sententia diffinitiva super beneficio
42 Instrumentum interlocutorie sententie per quam partes ad priorem iudicem remittuntur
70 Citatio ad comparendum ad Romanam curiam
71 73 Investitura de aliquo beneficio cum processu monitorio
Instrumentum sententie arbitralis
76 Compulsoria partis pro instrumento
60 Inhibitio pro appellatione
61 Alia inhibitio
62 Appellatio reuerencialis in causa appellationis
67 Appellatio reuerencialis in causa ordinaria
68 Instrumentum quod pars petit procedi in causa et altera pars tenetur se [illegible]
Appellatio quod [illegible] debet [illegible] et [illegible] cum [illegible] et appellatio
Instrumentum sententie diffinitive in causa appellationis
Processus confirmationis in causa appellationis
Instrumentum super arrendacione alicuius [illegible] sive partis [illegible]
Processus confirmationis quando processus [illegible] sententie
Instrumentum sententie diffinitive super decimis auctoritate ordinarii
Instrumentum sententie diffinitive eodem modo
Aliud modo simili
Aliud simplici forma
Forma obligationis alicuius partis in pecuniis
Inhibitio cum absolucione in causa appellationis
Investitura de aliquo beneficio cum contumacia
Processus executoris alicuius [illegible]
Alius processus
97 Appellatio reuerencialis in causa appellationis
96 Appellatio reuerencialis in causa appellationis
94 Citatio auctoritate appellationis
98 Inhibitio cum absolucione
Litera confirmationis [illegible] esse [illegible] iudicis

1

In nomine domini Amen. Nos Nicolaus Strzebkonis Thesaurarius et Canonicus ac
Vicarius in spiritualibus generalis ac officialis sancte matris ecclesie Pragensis presens
instrumentum publicum nostram Sentenciam diffinitivam in se continens Notum
facimus quibus expedit universis Quod dudum [illegible] in domino Ni-
colao Strzebky [illegible] vicario in spiritualibus generali ac officiali
sancte ecclesie Pragensis [illegible] immediatus [illegible] predicta
sibi per [illegible] virum Magistrum Bussconem de [illegible] auditorem
causarum consistorii Pragensis [illegible] [illegible]
virum Magistrum Johannem Bradis altaristam altaris sancte Marie
Magdalene in ecclesia ~~[illegible]~~ [illegible]
maioris Pragensis [illegible] de cuius procuratoris mandato tunc
per eum instrumentum publicum sufficienter constabat [illegible]
et [illegible] dominum Nicolaum Strzebky [illegible] apostolos
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et officialis [illegible] sigillo [illegible] figure [illegible]
de rubea [illegible] [illegible]
[illegible] sigillatam [illegible] officialis [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] super appellacione ad curiam [illegible]
metropolitanam Pragensem [illegible] Magistro Johanne Bradis
[illegible] et Sententia diffinitiva [illegible] officialis [illegible]
et [illegible] virum dominum Bernardum
Rekene [illegible] ecclesie [illegible] et [illegible]
Magistrum Johannem Bradis [illegible] [illegible]
[illegible] ordinaria [illegible]
[illegible] domino Bernardo Rekene [illegible]
Magistrum Johannem Bradis [illegible]
Magistro Bussconi [illegible] domini Bernardi Reke-
[illegible] ad comparendum [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] appellacionis [illegible]
ut in [illegible]
[illegible]
[illegible] diffinitivam [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Magistro Bussco [illegible]
[illegible] Magistro Johanne Bradis [illegible]
[illegible] Pragensis [illegible]
domino Nicolao Strzebky [illegible] Pragensis
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] domini Nicolai Strzebky
[illegible] et
emanata [illegible] et appellacione [illegible]
[illegible] Pragensis [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] domini Bernardi Rekene [illegible]
[illegible] ad [illegible] et
[illegible] domini Bernardi
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]

In the left margin beside the line beginning "[illegible] ordinaria": [illegible]

In the left margin beside the line beginning "[illegible] domini Bernardi Rekene": [illegible]

In the right margin beside the line beginning "causarum consistorii Pragensis": [illegible]

quod adverso et fecit tunc
licet dicens compareret ... prout fuerat prepositum seu citatus. Deinde
vero constitutus hon. mag. Petrus de Zamchosth advocatus
noster dicti Consistorii ... et pro parte dni Bernardi de
... ipse ... mandato prout ... publicum
... ... dno Boguslao Lowe ... eo
die in judicio ... sedente ... judicali
... Magistro Bussone ... Magistro Johannis ... procuratoris
... contra ... dni Bernardi ... Johann
et mandat ... dni Nicolai ... testis
... ... corporali juramento ...
et instancia ... ... petit ad ipsum ...
... ... libellum ... ... et ... ad
... ... ad respondendum
... ... assignari postulavit ...
... ... ad ... ... dicti ... ...
... ... assignandum. Qua die ... ...
Magistri Bussonis Magistri Johannis ... et Petrus ... Boguslao Lowe
Bernardi principalium ... ... dno ...
... ad ... et ... ...
judicialiter assistentes ... ... pro ...
... ... libellos ... ...
... Et primo tenor libelli magistri
Johannis ... et ... [illegible] tenor vero libelli
partis dni Bernardi sequitur ... [illegible]
Quibusquidem libellis ... oblatis dictus ...
... alteri ... ad ... copias ... ...
... ...
... ... dicto ... ...
... ad ... ...
In qua termino ... ... dno ... Lowe
... ... libellis alter parti ...
... alter ... Petrus de Zamchosth ...
... et Busso de ... ...
... ...
... ... libellis ...
... ...
... ...
... ...
... ... corporali ... ...
... ...
assignari ... ... dicto Lowe ad ... ...
... et ... ... assignandum ... Qua et
... ... Magistri et Petrus
... ... Lowe ... ... Busso ... ...
... et ... Petrus de Zamchosth ... et
... ... dno Nicolao ... ...

cum dicto officiali [illegible] in forma iuris productis partialiter receptis
iuratis per eundem, partes mutuo [illegible] addicionibus contra productos
et [illegible] annullandis ut p[illegible] partium [illegible] productis et [illegible] admitti
[illegible] per prefatum dominum Leonem assignari, quo die dictus dominus Leonar[dus]
[illegible] assignaverit ad [illegible] cum [illegible] partium [illegible] contrariam
[illegible] tamen [illegible] magistro Bussano magistro Johannis [illegible]
et Petro de Zaunchosth, domini Bernardi Blanz procuratoribus [illegible]
[illegible] magistro domino Nicolao Strysles [illegible] ad [illegible]
[illegible] compendia
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] partibus et annullandis [illegible] prefatis [illegible]
[illegible] [illegible] partibus [illegible] [illegible] [illegible] mutuo
respondentibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] adhoc prefixis [illegible] dicto domino Nicolao Strysles comparuit
Petrus [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dicti [illegible] prefatum dominum [illegible]
officialem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti Bernardi
Blanz et contra prefatum magistrum Johannem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dicti [illegible] officiali in [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] et Bussano [illegible] in forma iuris
[illegible] dicto officiali [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
productorum et [illegible] [illegible] [illegible] productos [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] addicionibus contra [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prefatum dominum Nicolaum
Strysles assignari [illegible] quo die dictus Nicolaus
Strysles assignavit ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
prefato domino Nicolao Strysles [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] prefatis magistris Bussano de
[illegible] [illegible] Bernardi
[illegible] Johannis [illegible] et Petro de Zaunchosth [illegible]
Blanz procuratoribus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
prefatis magistris Petro de Zaunchosth [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] prefatum magistrum Bussanum [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] producto [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quilibet pars sua [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] dominum Leonem [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prefatus dictus Leonem
[illegible] mutua [illegible] [illegible] in ipsa causa [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] officialis [illegible] [illegible]
et prefatum dominum Nicolaum Strysles officialem [illegible] [illegible]
et prefatum dominum Nicolaum Strysles [illegible] [illegible] [illegible]
prefato magistro Bussano Johanne [illegible] et Petro Bernardi

Valentini dicti principalis supradicti comparuit coram nobili Nicolao Strosch
comite Thesaurario Cracoviensi et Camere in spiritualibus generali ac officiali predicto
per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Nicolaum dei et apostolice
sedis gratia Archiepiscopum Gneznensem mediante causa de in Camera et officiali
dicte Camere Gneznensis electo et assumpto, Commissarium Archiepiscopalem ac
in locum dicti domini Nicolai Strosch succedentem, de ecclesia subscripta
ad iustitiam et iustitiam reddendam prenarratum [illegible] sedentibus comparentibus partibus
huiusmodi ab [illegible] et primitus in quibus dimissus erat coram dicto domino Nicolao
Strosch [illegible] tunc antecessore fuerat et in causa pendebat prenotatus terminum
et diffinitivam sententiam ferri et pronunciari ad instantiam [illegible] postulavit
Nos vero postulacionem huiusmodi iuri et rationi consonam [illegible] volentes
in dicta huiusmodi instantiam dantes diffinitivam sententiam proferre, cum huius [illegible] ad petitionem
cum primo processu [illegible] examinata [illegible] et huiusmodi prescripta diligenter
inspeximus et diligenter inspectis omnibus et singulis actis iustis [illegible]
[illegible] et [illegible] ac aliis [illegible] coram dicto domino Nicolao
Strosch tunc antecessore [illegible] actitatis et productis [illegible] et
[illegible] libramine [illegible] deliberatione [illegible] cum nobis [illegible] diligenti
de iurisperitorum consilio quibus de [illegible] causa [illegible] relationem fecimus
plenariam et fidelem [illegible] pendentes et solum deum pre oculis habentes
in dicta causa [illegible] supradictis [illegible] diffinitivam sententiam in scriptis
tulimus et promulgavimus ac ferimus pronunciamus et promulgamus ut
sequitur in hec verba [Christi nomine invocato]. Lecta lata et in scriptis
pronunciata est hec nostra diffinitiva sententia per nos Nicolaum [illegible]
Thesaurarium Cracoviensem et officialem predictum die [illegible] vicesima [illegible]
mensis Octobris sub Anno a nativitate domini Millesimo Quadringentesimo [illegible]
Indictione [illegible] Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii
divina providentia pape [illegible] Anno [illegible] presentibus honorabilibus dominis
Abraham Canonico et [illegible] Michaele [illegible] Boguslao
[illegible] et Magistro [illegible] Altarista ecclesie Gneznensis
[illegible] alio dicto die [illegible] comparens magister [illegible] pro
[illegible] parte [illegible] Magistro Johanne [illegible]
domino Boguslao [illegible] Gneznensis [illegible] et
[illegible] Nicolaum
[illegible] ac [illegible] et appellacionum [illegible]
ad nos [illegible] Gneznensis [illegible] consuetudine [illegible]
in causa [illegible] audiendos [illegible] et [illegible]
[illegible] nos [illegible] commissionem et mandatum nostrum
[illegible] ad iustitiam reddendam [illegible] magistro Petro de
[illegible] dicti domini [illegible] personaliter [illegible]
[illegible] in causa [illegible] domino Boguslao [illegible]
[illegible] postulavit [illegible] ad instantiam [illegible]
dicti magistri [illegible] in causa dicti magistri [illegible]
de [illegible] ad [illegible] manu [illegible]
[illegible] dicto domino Nicolao [illegible]
tunc antecessore et [illegible] nobilis [illegible]
[illegible] ad [illegible] marcas [illegible]
[illegible] Anno [illegible]
[illegible]
[illegible] diffinitivam [illegible]
Per predictum publicum [illegible] et [illegible]

Sententia diffinitiva in causa Stolcz cum Bussamyno
super decimis manipularibus modo sequenti etc.

In nomine domini Amen. Per hoc presens instrumentum publicum sententiam diffinitivam in se
continens cunctis pateat evidenter, quod dominus nos Nicolaus Geczkonis
canonicus ecclesie [illegible] et officialis [illegible] ecclesie Wratislaviensis, [illegible] sede
[illegible] et officialis [illegible] ecclesie [illegible] in administracionis officio instante et
[illegible] ecclesie suffecimus in administracionis officio, instante et
petente discreto viro domino Martino [illegible] parrochiali ecclesie in
Bussamyno [illegible] nobiles viros [illegible] de [illegible] dictum
Bussamyno [illegible] nobilis viros [illegible] Margaretha
et Jacobo [illegible] Karthusz et [illegible] Margaretha
[illegible] de [illegible] heredes [illegible]
super decimis manipularibus post ipsos [illegible] in [illegible]
iudicialiter [illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] competentem [illegible] nobis [illegible]
[illegible] comparentibus [illegible] Bussow de [illegible]
[illegible] domini Martini plebani
[illegible] procuratoris [illegible] mandato [illegible]
de Bussamyno [illegible] publicum [illegible]
publicum [illegible] et [illegible] nobiles [illegible]
[illegible] et Jacobus [illegible] dominus [illegible]
[illegible] nobilis [illegible] et [illegible] in [illegible]
[illegible] comparens [illegible] Bussow [illegible]
[illegible] Martini [illegible] anno [illegible] auditus
emanatum et [illegible] consuetudinem in [illegible]
[illegible] et appellacionem [illegible] et libellum [illegible]
[illegible] peticio [illegible] ad [illegible] in [illegible]
assignavi [illegible] ad [illegible] ad [illegible]
[illegible] condempnare [illegible] et [illegible] Stolcz
iudicialiter [illegible] domini Nicolai [illegible] parrochiales [illegible] in Stolcz
[illegible] coram [illegible]
[illegible] et [illegible] per [illegible] nobiliter [illegible]
[illegible] tenore [illegible] in [illegible] petens [illegible] ad [illegible]
[illegible] admitti [illegible] nos [illegible] admittendo [illegible]
ad [illegible] comparentes [illegible] Bussow
domini Martini [illegible] viro domino [illegible] et [illegible]
[illegible] nobilis [illegible] a [illegible] administrantes
[illegible] et [illegible] alias [illegible] ad [illegible]
[illegible] ordinarius [illegible] alias ad nos [illegible]
[illegible] in [illegible] administrare
vel [illegible] ut [illegible] speciale [illegible]

[illegible] diffinitivam [illegible] in [illegible] domini Nicolai [illegible] scriptis [illegible] in
[illegible] tenore [illegible]

[illegible] comparens pro prosequendo termino libelli [illegible] et [illegible]
[illegible] libellum produxit tenoris subsequentis [illegible]
cuiusquidem libelli [illegible] [illegible] Hinrici [illegible] magister Petrus de
Zauchgast [illegible] [illegible] comparens [illegible] [illegible] procuratoris [illegible]
Nicolai de [illegible] [illegible] [illegible] nobis apud acta [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] libelli [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] postulavit [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] copia [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistrum Busconem Martini et
Petrum de Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] magister Petrus ad [illegible] [illegible] [illegible] termino [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] obtulit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] | Post cuiusquidem [illegible] [illegible] oblationem Petrus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] postulavit [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] magistri Busconis Martini et Petrus
Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] libellus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] libellus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magister Busco [illegible] [illegible] Martini [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible]
[illegible] et articulos [illegible] produxit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] magister Petrus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] postulavit
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] magister Petrus [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible]
et produxit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] articulis [illegible] [illegible] [illegible] postulavit [illegible] [illegible]
[illegible] et articulos [illegible] [illegible] [illegible] magistrum
Busconem et [illegible] Petrus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

tamen non nullis temporibus super pluralitate huiusmodi negotii [illegible] supradicte partes
[illegible] inductis [illegible] nec non [illegible] et partes [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] ac [illegible] publicos et [illegible] [illegible]
[illegible] et nobis [illegible] clausis et sigillatis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] magistro Bussone Martini et Petro Malu
[illegible] principalium partium [illegible] [illegible] [illegible] domini Boguslaus [illegible]
[illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicari [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Busso Martini
et Petrus Malu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] huiusmodi [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] huiusmodi
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] domini Boguslaus [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et audiendam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible] et hora [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et hora [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Bussoni
Martini de Bu[illegible] et Petro Malu de [illegible] principalium
[illegible] et [illegible] [illegible] partium et [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible] ac
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nos [illegible] Nicolaus
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible] in ipsa causa
[illegible] nobis [illegible] et habita [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] partium [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
ac [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die et hora [illegible] [illegible]
magister Petrus de [illegible] [illegible] [illegible] Malu de [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] magistri Bussoni [illegible] [illegible] Martini de Bu[illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] huiusmodi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ac
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini Boguslao
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] nobis [illegible] in loco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] domini Boguslai [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao de [illegible]
principali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et in huiusmodi causa instrumentorum predictorum summariam expeditionem non habuit aliis nec expensis temporali interveniendo expensis huiusmodi ad quinque marcas ad [illegible] octo scotos grossorum monete et numeri polonicalis ad moderationem in quantum ad eos pertinet taxamus quam taxationem ipsam ac omnia et singula ut prefertur per eundem dominum Bogislaum iuris licentiatum ut prefertur commissarium specialiter super hoc facta rite [illegible] gesta huiusmodi auctoritate ipsa sedis nobis commissa laudamus et auctorizamus et approbamus in quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras sive diffinitive sententie taxationis expensarum litteras seu presens instrumentum publicum nostram diffinitivam sententiam taxationem huiusmodi in se continentes seu continens per Nicolaum notarium publicum infrascriptum et causa huiusmodi coram nobis scribam subscribi et publicari mandavimus nostrique officialatus sigilli iussimus appensione communiri. Lecta lata et in scriptis publicata fuit hec nostra sententia diffinitiva per nos Nicolaum Grzegorzewsky(?) thesaurarium Cracoviensem et officialem predictum die lune [illegible] mensis [illegible] presentibus dominis [illegible] Petro Przybik(?) de Gnezna Bartholomeo de Wyszno(?) [illegible] Pergyno(?) de Pomorze(?) et Stanislao de Schalk(?) presbitero clerico Gneznensis diocesis et pluribus aliis consistorii Gneznensis [illegible] comparente die lune [illegible] mensis Maii [illegible] Anno a Nativitate Domini Millesimo quadringentesimo tercio(?) Indictione undecima Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina providentia pape noni Anno quintodecimo Gnezne in camera habitationis dicti domini officialis consistorii nostri presentibus discretis viris dominis Johanne Rudzicha(?) vicario et [illegible] Gneznensis Kelgorni(?) et Paxino(?) [illegible] Thoma de [illegible] Martino de Cwalinky(?) et Nicolao Bendzowo(?) de [illegible]chyngino(?) [illegible] parrochialium ecclesiarum testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis

(margin: et auctorizamus et)

(margin: et decrevit(?))

Et ego Nicolaus olim Philippi de [illegible] clericus Gneznensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius [illegible] coram domino Nicolao Grzegorzewsky(?) thesaurario Cracoviensi et officiali [illegible] dum dicta sententia diffinitiva lata et promulgata et expensarum taxatio ac aliis omnibus et singulis premissis dum sic ut premittitur fierent et agerentur una cum prenominatis testibus presens fui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi ideo hoc presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci subscripsi et publicavi signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum appensione officialatus sigilli de mandato eiusdem domini Nicolai officialis consignavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum

x

Forma Licencie et Inhibicionis in ca[usa] Appellacionis
sup[er] l[icenci]ame adulter[ii] de ... ... de ...

Nicolaus Strzeszkowic[z] Thezaur[arius] Cap[itulum] [et] officiali[s] s[an]c[t]e ecc[lesi]e Gneznen[sis]
discreti[s] viri[s] .. Commendar[io] chori Kathedralis Cracovien[sis] [et] .. Rectori
parrochialem ... s[an]c[t]am mariam [et] ... in Civit[ate] ~~...~~
Cracovien[si] eccl[es]iar[um] ac aliis p[res]b[ite]ris curatis [et] no[n] curatis p[er] Civit[atem]
[et] dioc[esim] Cracovien[sem] ubilib[et] constitut[is] qui p[rese]ntib[us] fuerint requisiti Salu[tem]
in d[omi]no Et p[rese]ntib[us] fide[m] indubiam adhibe[re] ~~...~~ Instrum[en]tum app[ella]c[io]nis
manu discreti viri Martini Wroczlaw de Sydlowia cl[er]ici Gneznen[sis]
dioc[esis] publici Imperiali Auct[oritat]e Not[arii] subscripti [et] signati ad
Sedem Metropolitanam ... et Curiam Imp[er]ialem Gneznen[sem] ... p[ar]te
discreti viri ... Sp[ith]co[n]is ... de ... cl[er]ici Cracovien[sis] dioc[esis] abscondit[us] (?)
~~...~~ ... viri d[omi]ni Nicolai ... dec[retorum]
doctorem ... off[iciali] Cracovien[si] ... et q[uo]d
q[uo]d licet d[i]c[tu]s Sp[ith]co ... d[omi]n[u]m Mathiam ... de Cracovia
~~...~~ p[ro] ... ... d[omi]n[um] officialem Cracovien[sem] ...
~~...~~ in ... ad ... contestato p[re]fatus Sp[ith]co ...
publicum Instrum[en]tum sup[er] ... ... ~~...~~ ...
... ... d[i]c[tu]s offici[alis] no[n] admittens ... ...
p[rese]ntib[us] ... ... p[re]fatus Mathias
... ... [et] ... ...
Cracovien[sis] ... ... Sp[ith]co[n]em de dict[o] ...
... ... [et] ... ... laudabili [et]
... ... Sp[ith]co[n]is de ... ... Sp[ith]
co[n]e ... ... dict[o] ... [et] ... de ...
... adulter[ii] ... ... Sp[ith]co
... ... [et] ... ... qui
... ... ~~...~~ in ... Civit[ate] ... ...
... [et] ... ... Cracovien[sis] ...
et studiu[m] ... ~~...~~ continuare ... ...
adulter[ii] ... ... d[i]c[tu]s officialis Cracovien[sis] Judicialit[er]
... [et] ... ... [et] ... ad ... ...
... ... p[re]fatus Mathias ... ...
d[i]c[tu]s offici[alis] ... publice et ... in ... Sp[ith]co[n]is
... ... et ... p[re]fatus Sp[ith]co ... [et]
... ~~...~~ in alio ... ... p[re]fatus Mathia
ad ... ... d[i]c[tu]s offici[alis] ... ...
... ... d[i]c[tu]s ... offici[alis] ... ...
... [et] ... ... Mathie ...
... Mathiam ... ... in d[i]c[t]a
App[e]llac[i]onis ... ... nobis ...
... ... de ... ...

- [margin:] ... abscondit[us]
- [margin:] ... ...
- [margin:] ... [et] d[i]c[tu]s Mathie ...
- [margin:] ... ...
- [margin:] ... et ... ... d[i]c[tu]s Sp[ith]co[n]is ...

partem l[ite]rar[um] et lit[teras] d[i]c[t]i Appellantis [illegible] de suo proprio mandato presentium
publicand[o] li[tte]rarum fecit fieri . coram notario publico et testibus infrascriptis presentibus
recepimus petentem eo instanter . ~~et plus inhibicionem~~ dicti d[omi]ni officialis Lincoln[iensis]
inhibi[ti]o ~~[illegible]~~ quamvis licet ~~[illegible]~~ [illegible] in ipsa eo acceptavit [illegible]
tenorem . coram dicto Matheum adherendo et apponendo [illegible] dicat et appon[ere]
vellet coram ~~et adiunxit~~ appellacionem audiendum ac impugnandum causam
ubi ut in scriptis notario ad procedendum et [illegible] pariter ad omnes et singulos
actus terminos judiciales [illegible] [illegible] dilacionibus [illegible]
[illegible] ad ~~[illegible]~~ decisionem dicte [illegible] et [illegible] finalem diffinitivam [illegible]
[illegible] infirma [illegible] et [illegible] [illegible] Nos dictus Nicholaus
[illegible] officialis ~~[illegible]~~ peticionem huiusmodi fore iustam et racioni consonam
attendentes quia iusta petentibus non est denegandus assensus [illegible] ac volentes ut
[illegible] ut decet [illegible] [illegible] ut tenemur et iusticiam facere
[illegible] [illegible] [illegible] Volentes ~~et~~ licet [illegible] [illegible] obediencie et
[illegible] pena qua [illegible] et licet [illegible] una dicta [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] forma [illegible] mandatum nostrum parere
ad effectum dicte [illegible] mandamus quatenus personaliter accedentes [illegible] domino
Nicholao Officiali Lincolniensi ~~[illegible]~~ ~~[illegible] Mathie Sutori~~ ac aliis
sua interesse putantibus [illegible] et [illegible] omnibus et singulis ac dicto Mathie
Sutori ~~ac~~ aliisque qui sua putaverint interesse Nos eciam tenore presencium
inhibemus ne quicquam [illegible] in [illegible] huiusmodi [illegible] publice vel occulte
[illegible] vel alium seu alios pendente appellacionis huiusmodi [illegible] [illegible] in preiudicium
dicte appellationis et [illegible] ~~[illegible]~~ iurisdiccionis [illegible] ~~[illegible]~~ attemptare vel
innovare presumat presumant presumat ~~[illegible]~~ Alioquin omnia et
singula attemptata et innovata revocare et ad statum pristinum reduci
curabimus iusticia mediante Et [illegible] personaliter accedentes seu alter
vestrum accedens [illegible] Matheum Sutorem [illegible] parochianum [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et in domo habitacionis aut [illegible] [illegible]
[illegible] talis quod ad [illegible] noticiam valeat pervenire publice [illegible]
[illegible] [illegible] presentibus [illegible] quem [illegible] nos [illegible] vel [illegible] nobis
aut [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible]
compariturus [illegible] [illegible] iudicium [illegible] et nos aut [illegible] [illegible] [illegible]
sed contingit [illegible] die iuridicum immediate [illegible] [illegible] [illegible]
vel [illegible] Burgo [illegible] Huntingdon [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] omnibus et singulis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellacionem audiendum ac
impugnandum [illegible] ubi vel in scriptis notario ad procedendum [illegible] pariter
ad omnes et singulos actus terminos judiciales [illegible] [illegible]
in dilacionibus [illegible] et [illegible] ad decisionem [illegible] appellacionis huiusmodi et [illegible]
finalem diffinitivam [illegible] [illegible] [illegible] dicte appellationis
[illegible] in dicte appellationis [illegible] judicialiter [illegible] ipsius
~~[illegible]~~ Mathie [illegible] seu [illegible] [illegible] [illegible] supplebit [illegible]

inhibicio [illegible]

adimpleta omnia singula ac alia que fuerit facienda ad peticionem dicti Cristophori
dantes dicto procuratori et dicto Cristophoro ~~[illegible]~~ subdelegatis et cuilibet eorum
similiter et insolidum committendi plenarie potestatem vices suas aut personis publicis
tabellionibus seu deputatis uni vel pluribus. Committendi seu committentis eadem sunt
mandato in expensis communi obstante contrarium facultate ius reddendi
in quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras ~~[illegible]~~
subdelegatis et cuilibet eorum per Nicolaum notarium ~~[illegible]~~ publicum scribam nostrum
infrascriptum subscribi et publicari mandavimus nostrique officii sigilli iussimus
appensione communiri. Actum ~~[illegible]~~ Gnezne sub anno Domini millesimo
quadringentesimo tricesimo sexto. Indictione xiiii. Pontificatu sanctissimi in Christo patris et domini nostri
domini Eugenii divina providentia pape quarti anno sexto. die Veneris prima mensis
Marcii. Presentibus ibidem honorabilibus Nicolao Longo et Leonardo [illegible] Wyszlao
[illegible] et Alberto [illegible] ~~[illegible]~~ Johanne Popowsky clerico, Petro
de Zaurhosti [illegible] de [illegible] Bartholomeo de [illegible] et
[illegible] [illegible] de [illegible] magistris [illegible] et pluribus aliis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testibus ad premissa.

Et ego Nicolaus alias Philippus de [illegible] clericus [illegible] dioc. publicus imperiali auctoritate
notarius [illegible] [illegible] [illegible] Cristofori [illegible] [illegible] et omnibus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] premissis [illegible] ~~[illegible]~~
subdelegatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac aliis omnibus et
singulis premissis [illegible] [illegible]

Iusticia omnis diffinitio ubi [illegible]
Processus Causae Resignationis et Rehabilitationis
[illegible] [illegible] per officium Metropolitanum [illegible]

Nicolaus [illegible] [illegible] canonicus et officialis [illegible]
[illegible] [illegible] .. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] in
[illegible] in [illegible] in [illegible] in [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] parrochialium ecclesiarum rectoribus et [illegible]
~~[illegible]~~ ac aliis [illegible] et [illegible] [illegible] et notariis publicis
et [illegible] [illegible] et aliis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
salutem in Domino ~~[illegible]~~ Et [illegible] fidem indubiam [illegible]
[illegible] diligencia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in villa [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Jacobi de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]

Tunc sunt sumenda

coram domino Jacobo Car^{li} eorum dicto per nos commissario et ordinario
pertinente et partis ~~[illegible]~~ Sulcensi et Kruczhonce de huiusmodi
limine non pluribus fuerunt innodati. Tandem prefati Sulcen.
et Kruczhoncz volentes redire ad cor et ad unitatem
prefatum dominum Jacobum Car^{li} petens eciam eius [illegible]
in apostolice sedis et domini domini Nicolai de [illegible] apostolice sedis [illegible] nuncium
[illegible] [illegible] ad eius dominum [illegible] et locum competentem
~~[illegible]~~ admittendi et audiendi et absolvi a omnibus [illegible]
eciam [illegible] parcium in quo [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ prefatum dominum
Nicolai [illegible] [illegible] ac [illegible] peteret absolvere [illegible]
nuncius nobis [illegible] nos [illegible] audiendi et [illegible] debito [illegible]
admisit mandans ~~[illegible]~~ [illegible] generalis mandati non [illegible]
quod nobis traditi ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] huiusmodi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] predicti [illegible]
~~[illegible] [illegible]~~ ad eorum huiusmodi audiendi [illegible] [illegible]
[illegible] dominus Johannes de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Wladislaviensis diocesis [illegible] [illegible] [illegible] prefatorum [illegible]
Sulcen. et Kruczhoncz de Bernathe [illegible] de [illegible] [illegible]
mandato [illegible] [illegible] publicum [illegible] [illegible] in [illegible]
domini Jacobi Car^{li} principalis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] domini Nicolai [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] iuxta ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nomine [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sulcen. et Kru-
czhoncz [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnibus absolvi
[illegible] [illegible] debitis [illegible] [illegible] domino Jacobo [illegible]
[illegible] et [illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible] absolvendos [illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] omnibus parcium et
~~[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
[illegible] Sulcen. et Kruczhoncz [illegible] [illegible] notoria [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et alios [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] et [illegible]~~ [illegible] [illegible]
~~[illegible] [illegible] Sulcen. et Kruczhoncz [illegible] [illegible]~~
[illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] non [illegible] absolvendos
[illegible] [illegible] omnibus parcium ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in locis et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] Kruczhoncz ad ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible]~~ Nos vero [illegible] [illegible] [illegible]

Marginal notes:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Nos vero volentes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de confessione

Et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] subimpressis sigillata

Ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pertinente

[illegible] pro parte [illegible] Stolen et Knethenn nomine de [illegible] et pendet [illegible] maiestate [illegible] causa [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible]
dominum Johannem [illegible] [illegible] dominum Johannem [illegible]
[illegible] Stolen et Knethenn [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dominum Jacobum
[illegible] ad [illegible] suam [illegible] [illegible] [illegible] admittendum [illegible] [illegible] [illegible] Knethenn [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] dominum dicto
domino Jacobo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] domino Jacobo [illegible] [illegible] et Nobili viro [illegible] de
[illegible] armigero de [illegible] [illegible] parte dicti Stolen
et Knethenn [illegible] [illegible] [illegible] sufficiant [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] viro domino [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] nobis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus Jacobus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dominum [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nullis [illegible] [illegible] dominum Jacobum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
[illegible] nullis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ipsam [illegible] ad [illegible] et [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ac [illegible] et [illegible]
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad plenum~~ [illegible]
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac aliis [illegible] nobis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ampliori [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] et Knethenn [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] ~~[illegible] [illegible]~~ ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible]

~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Marginalia (left): [illegible] ... Aliter plenum [illegible] ... [illegible] nobis [illegible] ad [illegible]

Marginalia (right): [illegible] ... [illegible] Stolen et Knethenn [illegible] ... [illegible] domini Jacobi [illegible] ... [illegible] nobis [illegible]

et singulares singulos kmethones de Bernarzicz supius
nominatos decernendo dignaremur. Nos vero peticionem huiusmodi fore
iustam et iuri consonam attendentes ac volentes dicto domino Jacobo
in iusticia deesse ad quam quibuslibet sumus debitores in eo ut
eligimur, omnia et singula premissa vobis omnibus et singulis
et presertim quorum interest vel interesse poterit intimamus insinuamus
et notificamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam deducimus
et deduci volumus per presentes. Vos et vestrum quemlibet primo secundo tercio et
peremptorie requirentes et monentes vobisque ~~[illegible]~~ omnibus
et singulis supradictis in virtute sancte obediencie et sub pena excommunicationis
quam in vos et vestrum quemlibet trium dierum monicione premissa in hiis scriptis
ferimus nisi feceritis que vobis committimus districte precipiendo man-
dantes quatenus prout et quociens super dicto domino Jacobo capellano [illegible]
fueritis requisiti seu alter vestrum fuerit requisitus quamvis divinis
officiis Ahironem Sulconem ac omnes et singulares singulos
kmethones de Bnarzicz suprascriptos cum propriis nominibus expressos
sic ut ipsos excommunicatos aggravatos reaggravatos et interdictos
in vestris ecclesiis nostrorum personis [illegible] et tenerum publice
inter missarum sollempnia dum in ecclesiis vestris congregatur et aliis locis
~~publice~~ dum maior multitudo populi convenerit ad plurima dominicis et
festivis et aliis feriatis et per multum [illegible] pulsatis campa-
nis candelis accensis demum extinctis et ad terram proiectis singulis
diebus dominicis et festivis tamdiu [illegible] adque dicto [illegible]
Sulconem ac omnes alii et singuli kmethones de Bernarzicz
seu aliquis eorum deliquerint sive deliquerit et [illegible]
in eorum [illegible] seu [illegible] ~~[illegible]~~ prout alias [illegible]
[illegible] [illegible] supplementum [illegible] suppo[illegible] ~~[illegible]~~ maiestra
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vos et vestrum quemlibet volumus
[illegible] inviolabiliter observari. Et nichilominus singulos
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et familiares ac
alios [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictorum
Ahironem Sulconem et kmethones supius nominatos [illegible] de Bna-
rzicz [illegible] [illegible] excommunicatorum aggravatorum reaggravatorum et
interdictorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] ~~ac aliis~~ [illegible] [illegible] [illegible]
requisiti fueritis primo secundo tercio et peremptorie [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] publice [illegible] [illegible] et [illegible] moneatis
ipsos in virtute sancte obediencie et sub pena excommunicationis [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ et nos [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
ut ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et kmethonum
et cuiuslibet eorum. sic ut excommunicatorum aggravatorum reaggra-
vatorum et interdictorum [illegible] [illegible] ipsis [illegible] [illegible] [illegible]

tt
Kmethones [illegible] et [illegible]
familia [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

malo potu pelliceorum lanceorum emptorum venditorum via sero fumo balneo
igne aqua molendini [illegible] et hospicii emptorum aliisque artibus licitis
participare non presumat et actus emunt et faciant illicitos contra
aliquem nisi infra tres dies a monicione vero computandis [illegible]
eum super premissis [illegible] pro se et [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] assignans [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et baptismata [illegible]
et [illegible] sepulturam [illegible] [illegible]
[illegible] premissa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] parum
et [illegible] aut non [illegible] aliud habuit in [illegible] absolucionem
[illegible] omnibus et singulis premissis qui in [illegible] [illegible] [illegible]
nobis aut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut [illegible] publicum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et singulis
[illegible] [illegible] premissis [illegible] [illegible] publicum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] Nicolaus [illegible] notarius publicus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et publicari mandavimus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub
Anno a Nativitate domini Millesimo CCCC [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in Christo patris et domini nostri domini [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item Nicolaus alias [illegible] predictus [illegible] publicacionis [illegible] reducatur
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac aliis [illegible] singulis

Absolucio [illegible]

Nicolaus [illegible] decretorum doctor [illegible] [illegible] canonicus Wladislaviensis
kathedralis et [illegible] [illegible] [illegible] Wladislaviensis [illegible] ac aliis
[illegible] diocesis Wladislaviensis [illegible] constitutus [illegible] [illegible]
salutem in domino. Et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Petri de [illegible] clerici
[illegible] diocesis Notarius publicus [illegible] metropolitane [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] virginis Katherine filie Bertholdi [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible]

nec non Nicolai de Lay[illegible] et usurpat[illegible] Wladislaum in eo quod cum ipse

inter nobilem Heynricum de [illegible] [illegible] virginem Katherinam

dicit super quibusdam sponsalibus [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum

ordinaria [illegible] [illegible] [illegible], ut dicitur matrimonio [illegible]

[illegible] vigore cuiusdam app[ellacionis] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Heynricum ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] app[ellacionis]

huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] in [illegible] app[ellacionis] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

inhibicione ad [illegible] [illegible] [illegible] Wlad[islaum] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in quibus in ipsa causa attemptare [illegible] [illegible] in ipsa ad [illegible]

[illegible] [illegible] app[ellacionis] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] auditorio emanavit. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et ad nos [illegible] [illegible] ipse [illegible] ad nonnullos actus [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Nicholo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Petrum de Zaunchosth [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] virginis Katherine [illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Wladislaum post [illegible] [illegible]

[illegible] et inhibicionem per nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] virginem

Katherinam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]

[illegible] Petrus [illegible] [illegible] Katherina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et huiusmodi [illegible] et attemptata [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] Nos [illegible] [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Petro [illegible] [illegible] virginis Katherine [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Petro de Zaunchosth [illegible] [illegible] [illegible] Katherine virginis [illegible]

et singulos [illegible] Katherine [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ad [illegible] huiusmodi app[ellacionis] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et attemptata huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] virginem

Katherinam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Remissio in appellacione cause ad sedem metropolitanam devoluta pro examine testium alterius partis

Nicolaus Strzeschowie Thezaur[arius] Can[tor] et offic[ialis] sancte ecclesie Gneznen[sis]
honorabili viro domino Mathie Bida Can[oni]co ecclesie Poznaniensis salutem
et sinceram in domino caritatem. Dudum/ nos in causa app[ellacio]nis ad sedem
Metropolitanam Gneznensem inter venerabilem virum Petrum Czessmir
Cantorem de Poznania appellantem et Agrimannum plebanum ~~[illegible]~~
[illegible] ex parte principalium dominorum Albertum de ... Poznaniensis
Poznanie illato ... et ... Albertum ...
Michaelis Archangeli et omnium apostolorum et electorum ... in ecclesia
parochiali sancte Marie Magdalene ... in Poznania ...
... domini ... de ... Albertum ... immediate Altaris
... vacantem ... domini Andree de ... vicarium ecclesie
Poznaniensis ut verus patronus ... collatum ... domino Episcopo ... ordinario
... Altaris ... contra dictum dominum Episcopum et
... institutum ... Vicarium ... et
... ecclesie Poznaniensis ... dicto domino Andrea pro
... Honorabilem virum dominum Florianum de Polkowsky Canonicum Poznaniensem
... eius ... compulsa ... coram nobis ... Altaris
... dicte cause appellacionis ... domino
Floriano Canonico et ... huiusmodi ... Articulo in ...
... principalis ... Petrum de
Zamchoscz ... Petri Czessmir Cantoris ... et ... de Zy
tholubie domini Floriani Canonici ... principalium partium et
... in Gneznensi ... quidem ... Petri
... eciam ... ~~[illegible]~~ ... nobis apud acta cause
... constabat atque constat/ et ...
... iudiciales ... sua ...
et ... ad ... ~~[illegible]~~ ... partibus et
... nobis ...
in huiusmodi causa ... nobis ... magistro
Petro de Zamchoscz et ... de Zythoulia ... super
et ... partibus et ...
... ~~petrum~~
... nos ... admissi ... partes ~~[illegible]~~ ... ~~[illegible]~~
~~[illegible] [illegible] ... super probandis huiusmodi ... articulis ...~~
... in ... Poznanie ...
... partium et ... possent et ...
... super probandis huiusmodi ...
... in ... Poznaniensi ... ~~[illegible]~~ ...
... postulavit Nos ... postulacione huiusmodi ...

et comitis consensu attendentes Vobis de cuius legalitate et industria
plenam fiduciam obtinemus de mutuis voluntate et consensu
parcium predictarum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
committimus et committimus presentibus [illegible] [illegible] et discordias in

t. [illegible] [illegible]

duas quartas in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] pluribus
articulis quos vestra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub suo
sigillo [illegible] [illegible] [illegible] vobis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] adhiber
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
magistro Stanislao [illegible] de [illegible] notario publico ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ qui de [illegible] [illegible] parcium [illegible] ad hoc specialiter
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in civitate Poznaniensi aut alio
in loco alio [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ et ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] vobis [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

v. nulli [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] articulis et
[illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ [illegible] vobis [illegible] [illegible] [illegible] sigillo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] competenti [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et alia que [illegible] [illegible] plene
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis fideliter [illegible] [illegible]
in testimonium [illegible] [illegible] Sigillum presentibus est appensum Actum et
Datum Gnezne in Curia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Sub Anno domini Millesimo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] domini Bonifacii
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible]
Maii hora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
domino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Magistro Petro [illegible] de Gnezna et Bartholomeo de [illegible]
presentibus [illegible] [illegible] Gneznensis [illegible] testibus ad premissa

Procura ad resignandum beneficium 9

In nomine domini amen. Sub anno etc. indictione etc. pontificatus
etc. anno etc. mensis Junii hora nona vel quasi in sala domus
habitationis honorabilis viri domini Boguslai [illegible] et altaris
Gnezn. sita [illegible] ipsam etiam in mei notarii publici et
testium infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia
personaliter constitutus discretus vir dominus [illegible] vicarius perpetuus
vicarius ecclesie Gneznensis et rector prochialis in Dabinza
[illegible] et [illegible] dixit [illegible] et [illegible] in ipsa
[illegible] ecclesie Gneznensis ipsum [illegible]
[illegible] monitus et [illegible] [illegible]

restitutor dictorum [illegible]

[illegible] ut in dicta sua [illegible] parrochiali [illegible] in Dabinza
[illegible] officio vicarie sue [illegible] faciet personalem
residentiam [illegible] personaliter
[illegible] et in [illegible] sua
~~[illegible]~~ [illegible] mandat [illegible] personaliter [illegible] resignare [illegible]
[illegible] et volens
[illegible] quod vicarie [illegible] et [illegible]
ecclesie in Dabinza et regimini ipsius [illegible]
ac etiam resignare [illegible] et qui [illegible] renunciare
[illegible] et resignatorem [illegible] et ad [illegible]
[illegible] et etiam [illegible] in [illegible] sponte et [illegible] [illegible]
[illegible] non [illegible] nec coactus aut aliquo errore [illegible]
[illegible] dolo [illegible] cessit et renunciavit [illegible]
[illegible] et regimini ecclesie [illegible] pro [illegible] ac ipsam
etiam [illegible] regimine resignavit. Et ad hoc [illegible]
[illegible] et in [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] et forma quibus potuit
et debuit ac efficatius et utilius [illegible] et debet fecit
constituit et solempniter ordinavit [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] et [illegible] et negotiorum
[illegible] ac [illegible] specialem et generalem ita quod
generalitas non deroget specialitati nec econtra dans et concedens
eidem procuratori plenam et specialem ac generalem et [illegible] man-
datum [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et pro [illegible]
[illegible] etiam in Dabinza et ad manus [illegible] [illegible]
[illegible] aut ipsius vicarie [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad hoc [illegible] ~~[illegible]~~ et
resignandi regimen [illegible] et ad [illegible] ipsius ecclesie [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

cessionem dimissionem et resignationem huiusmodi recipi et admitti
petiit et obtinuit necnon ad gerendum in animam ipsius domini
substituentis quod sponte et libere ex causa permutacionis absque [illegible]
simoniace pravitatis omnibusque dolo et fraude ac aliis et
quibuscumque aliis pactis illicitis ad [illegible] et mone[illegible]
faciendis et quibuslibet aliud licitum et honestum et ita [illegible]
prestandum sacramentum Et generaliter omnia et singula faciendum [illegible]
[illegible] permissis [illegible] quibus [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
faciet et facere posset si presens [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] ratum [illegible] absolvat et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
et etiam ypotheca [illegible]
sibi [illegible]
[illegible] et loco [illegible]
[illegible] in ea appellacionis [illegible]
[illegible] executionem [illegible] ad [illegible]
[illegible]

Nicolaus Strzeszowic [illegible] Canonicus ecclesie [illegible] Breznensis [illegible]
[illegible] domino Johanni [illegible] Canonico ecclesie Poznaniensis
salutem et sinceram in domino caritatem. Licet pridem Nobilis vir Nicolaus
heres de Lubathowo armiger Poznaniensis diocesis a sentencia diffinitiva
in causa que inter [illegible] vertebatur inter dominum Hermannum
plebanum in Brzezin [illegible] et dominum nobilem Nicolaum [illegible] super quadam
decima et aliis [illegible] alias [illegible] ordinaria [illegible]
[illegible] dominum Hermannum plebanum et [illegible] memoratum Nicolaum [illegible]
[illegible] ad sedem metropolitanam Gneznensem appellavit, appellacionique [illegible]
[illegible] cum [illegible] in forma [illegible] abaudi
[illegible] dominum Nicolai Strzeszowic [illegible] in ipsa causa [illegible]
[illegible] appellacionis huiusmodi nullo impedimento obstante [illegible]
[illegible] dominum [illegible] Ipsi quod [illegible]
[illegible] Bussko [illegible] domini Hermanni plebani [illegible]
[illegible] Bartholomeo [illegible] domini Nicolai
[illegible] Bussconis [illegible] Barthol [illegible]
nobis [illegible] est [illegible]
[illegible] appellacionem [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] dominum Hermannum [illegible]

Item [illegible] Nicolai Strzeszowic [illegible] ecclesie [illegible] Gneznensis [illegible]

Tandem causis [illegible] dispu[ta]cionibus int[er] partes p[re]dictas coram nobis
habitis p[re]fate partes p[er] nos interlocuti sup[er] eadem appell[aci]one [illegible]
mutuis allegacionibus circa ipsam deliberi postularunt Nos vero
volentes in p[re]missis s[e]c[un]dum deliberacione[m] procedere ac[tu]s partibus [illegible] [illegible] [illegible] p[ar]tibus [illegible]
[illegible] ad certam interlocutor[iam] hui[us]modi p[re]fixi[mus] diem [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] p[re]fatiq[ue] Magister Bus[illegible]
d[omi]n[u]s Hermannus et Bartholomeus de [illegible] Nicolai de [illegible]
partibus principalibus p[re]dictis coram nobis iudicialit[er] comparentibus et [illegible]
in ea p[ro]ferri interlocutoria[m] s[e]n[tenci]am sibi [illegible] postularunt Nos vero
et diligenter [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] allegacionibus parti[bus] p[re]dictis et
alijs actis coram nobis actitatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] deliberacione [illegible] [illegible] in ea [illegible] interlocutoria[m]
s[e]n[tenci]am tulimus et p[ro]mulgavimus ac ferimus et p[ro]mulgamus in scriptis
[illegible] modo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] admissimus peticione[m] p[re]fati Magistri Bus[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
p[re]fati Magistri Bartholomei ad [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] ad [illegible] petivimus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] d[omi]n[u]m Hermannum [illegible] ad ipsam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nos vero [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
d[omi]n[u]m Johannem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] d[omi]n[o] Hermanno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Nicolai de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] sigillum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appos[itum] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible]
[illegible] Augusti [illegible] Anno d[omi]ni Millesimo cccc° [illegible]

Littera pro Appollonio super [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] cum narracione facti

Nycolaus [illegible] Thezaurarius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] .. [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Kathedralis Poznaniensis [illegible]
ac aliis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Poznaniensis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Salutem [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Appollonius [illegible] [illegible]
[illegible] Jacobi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Poznaniensis dyocesis
publicus imperiali auctoritate notarius [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] dyocesis
[illegible] [illegible] in [illegible] Poznaniensis dyocesis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Mathias ad [illegible] [illegible] in [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] per mortem [illegible] [illegible] Nicolai ultimi [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] curia romana [illegible] in [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
~~[illegible]~~ per [illegible] [illegible] [illegible] Jacobum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Poznaniensis
~~[illegible]~~ et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Albertus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de Poznania [illegible] [illegible] [illegible] aliqua [illegible]
ut [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Johannes de [illegible]. [illegible]
Poznaniensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mathia
[illegible]. [illegible] Mathia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nobis [illegible] [illegible] Mathiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
ut [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] in [illegible] ut aliis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] ad [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Nos vero
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
ut in aliis [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

Littera pro appellacione cum narracione facti

Nicolaus Strzeszonis Thezaurarius Canonicus et Officialis [illegible] ecclesie Gneznensis dicecesis [illegible] .. Rectori in Lubusz
~~[illegible] chori Kathedralis Lubucensis [illegible] Rectori parrochialis et curatis [illegible] in Frankfordia ac aliis presbiteris [illegible]~~

.. Rectori parrochialis in Lubusz et in [illegible] Wolchyno [illegible] ac aliis presbiteris curatis et non curatis [illegible] dicecesis Lubucensis ac aliis [illegible] quibus presentes fuerint exhibite [illegible] in domino et presentibus fidem indubiam adhibere. Noveritis quod [illegible] manu [illegible] Nicolai Philippi de [illegible] clerici Gneznensis dicecesis publici [illegible] Nobis [illegible] [illegible] comparatis ad curiam [illegible] Metropolitanam Gneznensem [illegible] honorabilis dominus Johannes Starke Rector parrochialis ecclesie in villa Fredrichsdorff Lubucensis dicecesis [illegible] [illegible] honorabilis dominus Ottonis de Rysschow [illegible] ecclesie in Brysin [illegible] Officialis Lubucensis [illegible] dominus Ottone [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] Johannes [illegible] Rectori parrochialis seu curatis [illegible] ecclesie in oppido Zelow [illegible] [illegible] dominus Johannes Starke [illegible] dominus Ottonis [illegible] [illegible] [illegible] dominus Johannes Starke [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus Otto Officialis Lubucensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicum [illegible] [illegible] [illegible] dominus Otto [illegible] dominus Johannes Starke [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] dominus Johannes Starke [illegible] [illegible] Nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] [illegible] appellacionis [illegible] [illegible] [illegible] dominus Johannes Starke [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus Johannes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Littera pro subdelegatorum

Nicolaus Strzeszonis Thezaurarius Canonicus et Officialis [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible] honorabilis [illegible] dominus Johannes [illegible] [illegible] Canonicus et Officialis Poznaniensis [illegible] a Sede Apostolica delegatus subdelegatus [illegible] Wladislaviensis chori [illegible] [illegible] ac aliis presbiteris curatis et non curatis [illegible] et [illegible] et aliis [illegible] [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in domino et [illegible] [illegible] Apostolicis [illegible] [illegible] [illegible] dominus Johannes [illegible] et Officialis Poznaniensis [illegible] [illegible] [illegible]

in persona p[ro]curatoris deponendi salvat salvat et inviat ~~nos in~~
~~ea qua decuit reverentia noveritis recepisse literas sub tenore Johannis ep[iscop]i~~
~~[illegible] tenore~~ nob[is] p[rese]ntat[as] p[er] ven[erabilem] d[omi]n[u]m Nicolaum Kromysz
p[ro]curatorem ven[erabilis] d[omi]ni [illegible] Landia plebani in dictis lit[er]is principali[ter]
nominati coram notario publ[ic]o et testib[us] infrascriptis presentatas nos cum ea
qua decuit reverentia recepisse noveritis literas sub tenore Johannis ep[iscop]i
[illegible] totius tenoris. Post quarum quidem literarum presentationem et receptionem fuimus
requisiti p[er] d[omi]n[u]m Nicolaum Kromysz p[ro]curatorem p[re]fati d[omi]ni N. ducat. ut ad
executionem earundem procedere ~~dignaremur~~ sibique citationem decernere et ad instantiam
[illegible] d[omi]ni de Blasz [illegible] in dictis lit[er]is ap[osto]licis principali[ter] nominati ad
[illegible] et apparendum quod [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
audiendum ut [illegible] et p[ro] nob[is] [illegible] publicationem
[illegible] ad omnes et singulos actus et terminos iudicarios
[illegible] et [illegible] et usque ad [illegible] sententiam diffinitivam inclusive
de iure dignaremur. Nos [illegible] Nicolaus [illegible] [illegible]
[illegible] mandatis [illegible] d[omi]ni Johannis [illegible] [illegible]
ap[osto]licis [illegible] obedire ~~[illegible]~~ et instantiam [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ attendentes quod petitio p[re]fati d[omi]ni Nicolai Kromysz
fore iuri et rationi equitati consonam quod [illegible] iusta petentibus non est
denegandus assensus [illegible] et [illegible] [illegible] in virtute sancte obedientie et sub pena
excommunicationis quam in vos et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ap[osto]lica qua fungimur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mandatis
[illegible] ap[osto]licis parentes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] p[re]fatum d[omi]n[u]m [illegible] [illegible]
[illegible] si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] cathedralis
[illegible] et in domo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] publice [illegible] ita quod ad [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Citacio ad videndum taxari expensas in causa supplicationis post lat[am] sententiam diffinitivam [illegible] cuilibet clas[e]

Nicolaus Strzeszcowic [illegible] Thezaurarius can[onicus] et officialis [illegible] ac [illegible] [illegible] Wrat[islaviensis] .. Cum causa in [illegible] [illegible] ac aliis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui partibus fuerint [illegible] [illegible] et partibus fidem indubiam [illegible] Dudum [illegible] in causa appellationis ad sedem metropolitanam [illegible] [illegible] haylbo et [illegible] magistrum Johannem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diffinitive [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] officialis [illegible] in causa que [illegible] [illegible] [illegible] Magistrum Johannem [illegible] [illegible] et Nicolaum Hanrici et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Johannem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Johannis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pullorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Johannis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao Hanrici [illegible] et Johanne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alios actus et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] que [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Johanne [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao Hanrici [illegible] et Johanne [illegible] [illegible] Johanne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao Hanrici et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] Et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaus Hanrici [illegible] [illegible] appellationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad Johannem [illegible] [illegible] [illegible] appellationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] magistrum [illegible] de Zythawlicz [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magister Johannes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis apud acta cause [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diffinitive et taxacionem [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

partes per nos conuocatis de lite dirimenda postularunt Nos igitur
volentes de causa huiusmodi [illegible] informari et an ipsi
[illegible] aliquo [illegible] videamus [illegible] in unum pariter
[illegible] [illegible] quod [illegible] dies
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] partibus cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magister Johannes [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum [illegible] [illegible]
Johannem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Hermanno [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quos [illegible] [illegible] nec [illegible]
ut coram nobis aut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et nos aut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quilibet
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Johannes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] publicum [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Datum et actum [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sub Anno domini [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Anno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao [illegible] [illegible] [illegible] magistro
[illegible] de [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et
Nicolao de [illegible] notario [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

absolucio ad cautelam in causa appellacionis

Nicolaus [illegible] Thezaurarius [illegible] et officialis sancte ecclesie Gneznensis [illegible]
[illegible] Nicolao decretorum doctore decano [illegible]
[illegible] et officiali Cracoviensi [illegible] Katherinis et
[illegible] et [illegible] ac
aliis [illegible] Civitatis et diocesis Cracoviensis [illegible]
[illegible] et aliis [illegible]
et singulis quorum interest vel interesse poterit quomodolibet [illegible]
[illegible] quibuscumque nominibus [illegible] Salutem in domino
Et presentibus fidem [illegible] in [illegible] diligenciam
adhibere Noveritis [illegible] Reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Nicolaus
[illegible] sancte ecclesie Gneznensis [illegible]
[illegible] Pauli [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] Gneznensis [illegible] Laurencius [illegible]
[illegible] Civitatis Cracoviensis [illegible]
[illegible]

in absencia

et l(itte)ris ad [illegible] App(ostoli)cas [illegible] [illegible] p(ro)prias partes [illegible]
[illegible] l(itte)ras [illegible] [illegible] ad eas [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
Joh(ann)a [illegible] ~~[illegible]~~ in [illegible] d(omi)ni Archiep(iscop)i [illegible] nobis [illegible] suo offic(ialis)
g(e)n(er)ali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Mag(ist)ri Busco de Zythobelitz Advocatus [illegible] consistorii [illegible]
Substitutus [illegible] Francisci Petri de [illegible] [illegible] Laurencii [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Buscon(is) substitucionis
[illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plena [illegible] [illegible] nobis ad
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] de d(omi)ni [illegible] Archiep(iscop)i
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] consistorii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac duabus sigill(is)
[illegible] de d(omi)ni [illegible] Archiep(iscop)i [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] sigilla [illegible] [illegible]
Katherine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] App(ostoli)c(a)s [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] d(omi)ni offic(ialis) [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Katherine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d(omi)ni
offic(ialis) [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Mag(ist)r(o) Petrus de Zam[illegible]
[illegible] [illegible] consistorii Substitutus [illegible] [illegible] Nicolai de
[illegible] de [illegible] [illegible] Katherine [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Mag(ist)ri Petri Substitucionis [illegible] [illegible] nobis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible]
[illegible] [illegible] Katherine [illegible] et [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~
[illegible] d(omi)ni Laurencii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] App(ostoli)cis [illegible] Nos [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mag(ist)ro Petro
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mag(ist)ri Buscon(is)
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mag(ist)r(i) Busco ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Laurencii et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] offic(ialis) [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de Mag(ist)ro Petro [illegible] et nichil in [illegible] [illegible]
Nos [illegible] Nicolaus offic(ialis) [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
de Mag(ist)ro Buscon(is) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mag(ist)rum

[illegible] [illegible] Laurencii

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Busconi in provincia sancti Laurencii pro tunc incepto fuisse aliquo de penitenciariis [illegible] suis et penitencie mandatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contumacia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad cautelam absolvimus ac sententiam [illegible] relaxavimus ac absolvimus et relaxamus

(in margin: absolucio pro [illegible])

In nomine domini [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] salutem [illegible] nobis et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quam [illegible] [illegible] [illegible] una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mandatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mandamus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] oportunum [illegible] absolucionem et [illegible] [illegible] relaxacionem [illegible] absolucionis et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mandamus [illegible] officialatus [illegible] Septembris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et Nicolao Philippi de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publico [illegible] [illegible] [illegible]

Forma declaracionis super homicidio

Nos Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] et Administrator in spiritualibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per hoc presens instrumentum publicum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicam [illegible] Johannes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible]

quod quidam ~~Kmithe~~ [Laycus] de .. cuius dicti ut asserebatur dictus
dominus Johannes mandato et in dote sua sub arte fuisset incarceratus
in quo carcere ibidem per una die et nocte mancipatus existens gelu
grauissimo correptus et lesus prout deo placuit de medio est
sublatus aut dicam sui claustri extremus Nos igitur qui ~~le~~
iniuriam tante lege inimici et ad excessus corrigendos hactenus primus
existenti ~~de~~ ~~de~~ volentes in negocio huiusmodi ad plenum informari
dicto domino Johanne ad nostram presenciam euocato ex tunc ex officio licet
nullus appareret accusator sibi eius articulos opponi decreuimus
super ~~[illegible]~~ [morte sepultura et laycali] dicta morienti Quorumquidem dominus Johannes in nostra
presencia constitutus allegauit quod ad tempus ~~quo~~ et die quo dictus
laycus fuerit incarceratus pridie prius ante sui ~~[illegible]~~ [decessus] negocijs
pro locum laicum ubi dictus delicti est commissum agebat nec ~~ad~~
~~premissa ullo facto uel [illegible] auxilio~~ auxilium aliquod ullo uel facto
prebuit ad premissa Super quo nonnullis testibus [fidedignis] productis dominus Johannes
coram nobis ad informacionem nostram quos ipse induxit quorum presentes
informaciones recepte et diligenter examinate Et quia tamen presumitur
dicti domini Johannis et ipsorum testium attestaciones et probacionem
plenariam [dicti] ~~[illegible]~~ domini Johannis [et] iustum inuenimus et innocentem
ideo ad obstruendum ora prauorum [et aliorum] simplicium super hoc sibi obloquencium
~~[illegible] [illegible] [illegible] pronunciamus [illegible]~~ [illegible]
Christi nomine inuocato sinceri modo lata forma et forma quibus potuimus
et debuimus ac efficacius possumus et debemus pronunciamus et decreuimus [et declaramus]
at per tenorem presencium pronunciamus et decernimus et declaramus innocentem
dominum Johannem nullam causam premissorum notam homicidii et irregularitatis
domini Johannis nullam causam premissorum ... et ... sedem
laicum [illegible] incurrisse In quorum omnium et singulorum fidem
et testimonium premissorum presentes ~~[illegible]~~ litteras seu presens instrumentum publicum
et ... premissorum ... seu ...
[illegible] decretum et declaracionem huiusmodi ... seu ...
per Nicolaum Notarium publicum infrascriptum scribi et publicari mandauimus
nostrique sigilli quo in talibus utimur iussimus appensione communiri
Datum et actum Cracouie in curia habitacionis nostre Sub Anno domini
M° CCCC° ... Indiccione ... ... die ... mensis ... pontificatus ...
... domini ... diuina prouidencia pape ... Anno eius
... ... [interlined: ...] [interlined: ...]
presentibus ibidem discretis viris domino Bogusslao ... et Alberto
... Przedborio

Sententia [illegible] aliis [illegible] et iudicialis actitatis
put in actis continentur cum suspensione decreti et manu publica

In nomine domini Amen. Sub Anno a Nativitate eiusdem Millesimo quadringentesimo
tertio Indictione xi Pontificatus Sanctissimi in xpo patris et domini nostri
domini Bonifacii divina providentia pape noni Anno quartodecimo
die vero decima septima mensis Novembris hora vesperarum quasi
In domo curie archiepiscopatus Gneznensis in stuba seu estuario
~~domus~~ eiusdem honorabilis viri domini Nicolai Strzeszkonis
~~thezaur~~ thezaurarii Cracoviensis et officialis Gneznensis In mei Nicolai
Philippi de Krzyky clerici Gneznensis diocesis publici imperiali auctoritate
notarii et ~~ac~~ testium ~~[illegible]~~ [illegible] presentia [illegible] consistorium Gneznensis
[illegible] vir dominus Wenceslaus ~~[illegible]~~ [illegible] Gneznensis et [illegible]
ad dominum Nicolaum in [illegible] Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] domini Mathie de Oleschole [illegible] [illegible] de Kyrna [illegible] diocesis
[illegible] de [illegible] procuratoris mandato apud acta consistorii Gneznensis
[illegible] [illegible] et [illegible] sufficienter [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] prefato domino Nicolao officiali Gneznensis [illegible] [illegible]
eidem ~~domino Nicolao officiali~~ tamquam iudici ordinario [illegible]
[illegible] supplicavit [illegible] quatenus omnia et singula acta [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ et munimenta ac alias scripturas [illegible] publicas
[illegible] [illegible] in consistorio Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible]
domino Nicolao [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
ac officiali Gneznensis [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ Strzeszkonis
officiali Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Gneznensis in [illegible] fuisset officialis [illegible] causa que
[illegible] ~~[illegible] domini Mathiam de Oleschole [illegible] [illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] et ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~de Kyrna~~ [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] super [illegible] manipularum [illegible] post [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] Gneznensis
diocesis publicum imperiali auctoritate notarium put [illegible] placuit [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in libris actorum
consistorii Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ac [illegible] [illegible]

[illegible] et domini Mathie

et reperiuntur sub manu publica confirmati et confirmantes sicut sigillo
officialatus sigillata roborata et munita ac sigillatas roborantis et
munitas ac aliis sub talibus modo et forma quibus quidem actis
scripturis sigillatis et munitis aliisque in ipsa causa productis tamquam
publice scripta sigillatis fides in iudicio et extra possit et valeat adhiberi
plena [fides] decrevit. et quibus sua auctoritate ordinaria interponit et
decretum. Quinquaginta dictus Nicolaus Drzewiany thesaurarius
et officialis predictus petivit dari sibi [illegible] copias tamquam
iuri et rationi consona attendens quod iustis petitionibus non est
denegandus assensus eadem acta ac omnia et singula producta et
ad dictam causam quomodolibet pertinentia et ut premittitur
in libris actorum consistorii [illegible] in locis ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
in actis [illegible] [illegible] notarii et reperiri ~~[illegible]~~ et que
notaria
in consistorio [illegible] fuerunt inventa / per me Nicolaum
autentica
notarium predictum publicum ^ de dictis libris actorum ~~[illegible]~~ [illegible]
in forma nichil addendo vel minuendo quod sensum immutaret
vel variaret intellectum fideliter conscripta ~~[illegible]~~ ac
in forma publica transsumi et redigi mandavit / interponens
eisdem actis sua auctoritate ordinaria decretum ac decernens
sua auctoritate ordinaria quod eisdem transsumptis in iudicio et extra
adhibeatur plena fides. Presentibus ibidem Nobilibus et discretis viris
Alberto [illegible] de [illegible] armigero Stanislao [illegible] de
Brzezanye et Czeslao de [illegible] clericis [illegible]
diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis

[illegible]

vide cancellarium
[illegible] absolutionem

Scriptura plena
per [illegible] [illegible] in
[illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] /

Et ego Nicolaus dictus Philippi de Kyliz clericus Wratislaviensis diocesis publicus
imperiali auctoritate notarius nunc prefati [illegible] domini Nicolai [illegible]
thezaurarii Cracoviensis et officialis ~~[illegible]~~ [illegible] consistorii
Wratislaviensis scriba cum ceteris quia predictis ~~[illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ / actis et premissis ~~[illegible]~~ per discretos viros
magistrum Johannem Burdonis de [illegible] et Michaelem [illegible]
de [illegible] clericos Wratislaviensis diocesis publicos imperiales
auctoritate notarios in libris actorum consistorii Wratislaviensis propriis manibus
scriptum et protocollatum ac alia in ipsis pura predicta fuit aliquo in
ipsis manualibus non cancellata et non abolita sed integra nichil addito
vel minuto de quo supra mutaverit vel variaverit sententiam aut que
sensum vel intellectum que variaret summa. Et de verbo ad verbum
[illegible] [illegible] . sufficienter collatum et auscultatum per apellacionis
apellacionem petitum et per ipsos apellatos contra alios omnes expressis
[illegible] sub ut [illegible] prefati domini Nicolai prefato
per vice administratore predicti Cracoviensis / nunc officialis Wratislaviensis
et cum ipso [illegible] et [illegible] una cum prenominatis testibus presens fui
eaque talia fieri vidi et audivi. Ideoque pura acta per me fideliter
collecta et una cum dicto de manu mea scripta et collacione officii
mei auctoritate ~~per al. fidelis ingrossavi premissam~~ [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ per al. fidelis [illegible] [illegible] ad media [illegible]
per vice ingrossatum premissam / [illegible] auscultacionem et collacionem
diligenter cum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
notarios publicos instrumenti presens transumptum vel originalibus [illegible]
et presentia concordari inveni [illegible] hunc manu propria subscribens in
hanc publicam formam redegi signoque nomine meis solitis et consuetis
una cum appensione sigilli dicti domini Nicolai officialis [illegible] [illegible]
et mandato speciali consignavi requisitus et rogatus in fidem et
testimonium omnium et singulorum premissorum

[illegible]

Magistro Arnoldo [illegible] nostris predictis [illegible] Gallandum [illegible]
[illegible] proinde [illegible] et quia ipse acta [illegible] originalibus [illegible] [illegible] acta
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] manibus [illegible] [illegible]

Copia duarum diffinitionum [illegible] per [illegible]

Admonicio [illegible] capitulum [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

Nicolaus Sancti [illegible] Thesaurarius [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] parrochialis in [illegible] [illegible] aliis [illegible] [illegible] et
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos in [illegible]
ad [illegible] metropolitanam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] magistro Johanne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] diffinitionis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistrum Johannem
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum Henricum et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Johannem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Johannis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] magistro Johanni [illegible] [illegible] Johannem [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ordinaria [illegible] [illegible] [illegible] predicti Nicolao Henrico et
[illegible] ac Johanni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] appellationi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
predicto magistro Johanni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum Henricum
et [illegible] et alia [illegible] Johannem [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diffinitionis [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum Henricum
et [illegible] in sex marcis et Johannem [illegible] in [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] polonicalis [illegible] expensis in [illegible]
predictis [illegible] [illegible] magistro Johanni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] magistro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] magistro Johanni [illegible] [illegible] [illegible] sua [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] expensis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
In [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diffinitionis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diffinitionis [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] apostolicam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellatum
[illegible] [illegible] appellationis [illegible] predicti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Verum quia tamen sunt concessi ac est per nos eisdem appellantibus concessi [illegible]
iam diu sunt elapsi infra quos dicti [illegible] ipsorum appellantes
[illegible] non curarunt [illegible] tamen sed ac si ab ipsis
nunquam appellatum fuisset in [illegible] seu [illegible] iudicialiter ac coram
dictis [illegible] ipsas [illegible] minus
[illegible] quod [illegible] petitionem [illegible]
[illegible] magistri Johannis [illegible] dicti Nicolai
Henrici et [illegible] ac Johannis [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] ac [illegible] Henrici
[illegible] in [illegible] ac ipsas
[illegible] ut [illegible]
[illegible] allegandum [illegible]
[illegible] magistri [illegible]
[illegible] nobis [illegible]
[illegible] Nicolai Henrici et [illegible] ac Johannis [illegible]
[illegible]
[illegible] allegarunt
et in ipsorum [illegible] per nos [illegible]
[illegible] populanus [illegible]
Nicolai Henrici [illegible] et Johannis [illegible]
[illegible] et in ipsorum
[illegible] magistri [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et
[illegible]
[illegible]
et [illegible]
et [illegible] ac ad [illegible] et
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Nicolai Henrici
[illegible] et Johannis [illegible]
[illegible] ad ipsorum [illegible]
et in [illegible] ipsorum [illegible] ad ipsorum [illegible]

Terminus ad prosequendum causam appellationis [illegible]

comminus monentes quos et ipsos quibus nos monemus presentes ut infra
triginta dies continuos seu aliquibus continuis immediate sequentibus
quorum triginta primo decem pro primo et reliquos decem dies pro secundo [et tertio et reliquos decem dies pro]
et peremptorio termino ac monitione canonica [illegible] prefati Martino
Henrici [illegible] de [illegible] marcas. Et Johannes Dunghlini de
[illegible] summam pecunie [illegible] nomine expensarum per nos [illegible]
taxatarum [illegible] magistro Johanni [illegible] satisfaciant necnon
in effectu [illegible] tradant et assignant aut saltem componat amicabiliter
[illegible]. Alioquin si [illegible] ipsos et ipsorum quemlibet [illegible]
[illegible] excommunicamus et excommunicatos denunciamus [illegible]
[illegible] Nobis et aliis [illegible] [illegible] ac [illegible]
[illegible] [illegible] quod [illegible] Nicolao Conrado [illegible]
et Johanni Dunghlini [illegible] publice [illegible]
[illegible] maior [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] singulis diebus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] aliud habuerit in mandatis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]
[illegible] aut [illegible] publicari [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vel per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] In quorum omnium [illegible]
et [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ seu [illegible]
publicari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai
[illegible] publicari [illegible] [illegible] [illegible] et publicari mandavimus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appensione. Datum et actum
[illegible] in curia [illegible] [illegible] Sub anno a nativitate domini
Millesimo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pontificatus [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Anno quartodecimo die [illegible] mensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] et [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et Johanne [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Et ego Nicolaus [illegible] Philippi de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Snia diffinitiva q non fuerit [illegible]

In nomine domini Amen. Pridem nos Nicolaus [illegible] Thezaurus [illegible]
et officialis generalis [illegible] Gneznensis Admisimus peticionem [illegible] domini Nicolai
[illegible] Poznaniensis dyocesis nobilem [illegible] Micharlis [illegible]
[illegible] armigeri Gneznensis dyocesis [illegible] et super quibusdam [illegible]
realibus et personalibus iudicialiter [illegible] ad [illegible]
[illegible] coram nobis [illegible]
[illegible] domini Nicolao [illegible] et Micharli de [illegible]
[illegible]

[illegible]

corporis dicti seu deponentis sollicitudinis publicatis, et eius comparentis coram nobis dicto Mathia officiali partes dicti Nicolai producti nos dicti Magistri Petri de Zawichost dicti Nicolai et Bussonis Michaelis de Chazamolis pro parte ... pro termino publicaciones ... [illegible] ... sup[er] ... [illegible] ... publicacione ... et ... obstantibus

|| 2 deponentis dicti ... testis ... ad ... libelli ... et ... sufficienter ... [illegible] ... ad Magistro Bussoni pro Michaelis ... [illegible] ... adhuc ... [illegible] ... et ... [illegible] ... et ... [illegible] ... dicti domini Bogusslai ... nobis ... [illegible] ... assignantis dicti Magistri Busso non ... [illegible] ... ad libellum ... [illegible] ... narracionem ... et ... [illegible] ... dicto Magistro Petro non ... [illegible] ... narracionem ... libello assignati et petiti ... [illegible] ... et ... ad ... [illegible] ... Magistro Petrus ... [illegible] ... iuramento de calumpnia ... [illegible] ... et ... [illegible] ... Busso ... [illegible] ... principali super iuramento calumpnie ... [illegible] ... publicavit ... [illegible] ... ad ... [illegible] ... et dicti ... [illegible] ... dicti Magistri Petri ... Magistrum Bussonem ... ad iuramentum de calumpnia ... [illegible] ... Magistro Busso ... iuramento de calumpnia ... [illegible] ...

|| ... [illegible] ... iuramento ... [illegible] ... dicto Magistro Petro ... et ... Michaelis principali ... [illegible] ... et ... [illegible] ... dicti Magistri et ... [illegible] ... ad ... [illegible] ... assignamus ... [illegible] ... ad ... [illegible] ... Magistro Petrus ... [illegible] ... Nos ... [illegible] ... ad ... [illegible] ... Magistro Bussoni ... [illegible] ... calumpnia iuramentum ... [illegible] ... ad ... [illegible] ... Magistro Petro de Zawichost dicti Nicolai et Bussoni de Zawichost Michaelis ... [illegible] ... Magistri ... Petrus ... [illegible] ... dicto Magistro Bussoni ... de calumpnia ... principali ... [illegible] ... Nos ... dicto Magistro

.. [illegible] ... [illegible] ...

ac reliquas ad dictos Nicolao magistro ... [illegible] ... [illegible] ... obligam

[illegible] ... [illegible] ... [illegible]

Bustkow(?) quo [illegible] magistro quo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et aliquis
[illegible] omnibus et singulis actis [illegible] et [illegible] aliquis actis [illegible] [illegible]
[illegible] ipsius [illegible] magistro et qua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] aliquis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] | [illegible] · [illegible] · [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Instrumentum domini [illegible] Johannis [illegible]
de Kluczsko(?) plebani

In nomine domini Amen. Nos Nicolaus Strzeszowe(?) Thezaurarius Cracoviensis et ~~[illegible]~~ officialis [illegible]
~~[illegible] in spiritualibus [illegible]~~ [illegible] Cracoviensi, Notum facimus per presens instrumentum publicum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] et futuris [illegible]
notitiam [illegible] quod dudum [illegible] [illegible] [illegible] pater dominus [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~, magistro et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dominum Johannem [illegible] [illegible] ecclesie parochialis in Kluczsko [illegible]
et [illegible] [illegible] dominum Nicolaum Abbatem et conventum Monasterii [illegible]
[illegible] ordinis sancti Benedicti [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Allodium in villa [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Nicolao [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in spiritualibus [illegible] [illegible] ac officiali
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] dominus Johannes plebanus et Abbas [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] magistri Petri de Zaluczsko(?) [illegible] Johannis [illegible]
et [illegible] [illegible] de [illegible] Abbatem et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apud
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dominus Nicolaus [illegible] [illegible] ad [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Petri de Zaluczsko [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] magistri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dominus Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] et [illegible] [illegible] dominus [illegible] [illegible]

capli. et Clementi [illegible] tunc [illegible] domini Nicolai Sternberg tunc [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] admissionem [illegible] ad [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
magister Busso [illegible] [illegible] per libellum [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] obtulit. quorum quidem libellorum tenores et forme [illegible]
sequuntur et est talis [illegible] alterius vero libelli sequitur [illegible]
talis [illegible]. Quibusquidem libellis sic ut premittitur oblatis
[illegible] [illegible] ipsis [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
assignavit quo ipsi domini domini Bugslai ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] duxerit assignandum. ~~Et~~ In quo termino [illegible] magister
Petrus de Zalathorth Johannes [illegible] et Busso Albertus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] duas [illegible] [illegible] [illegible]
Bugslao [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libellis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] alii in alterius ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] assignando et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] libellis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Ad [illegible] [illegible] [illegible] Bugslai
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] ipsis [illegible] et [illegible] ad [illegible] [illegible] assignavit
per ipsum dominum dominum [illegible] ~~[illegible]~~ assignavit. ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
domino Nicolao Sternberg tunc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magister Petrus de Zalathorth
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ obtulit [illegible]
[illegible] magister Busso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictus
dominus Nicolaus [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] assignavit [illegible] [illegible]
In quo termino [illegible] magister Busso ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] domini Bugslai
[illegible] [illegible] domini Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et
[illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] [illegible] ipsis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad hoc [illegible] [illegible] assignavit. quo [illegible] domini
domini [illegible] ipsis ad [illegible] [illegible] [illegible] assignavit [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plaaunt
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Nicolaum Sternberg
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capitulum [illegible] [illegible]

[illegible] in Administracione officiorum ac in [illegible]
[illegible] ordinaria et [illegible] dicti domini Nicolai [illegible] [illegible]
magistri Petrus de [illegible] Johannes [illegible] et [illegible] Abbat[illegible]
[illegible] principalium [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] cui [illegible]
dicti [illegible] et [illegible] pro [illegible] Capituli [illegible] nobis [illegible]
[illegible] omnes [illegible] ordinarias et alias [illegible] ad [illegible]
[illegible] de [illegible] consuetudine et aliis [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] ab [illegible] et [illegible] in quibus [illegible] dominus
Nicolao [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dictus [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] et [illegible] ad
[illegible] ad [illegible]
[illegible] super [illegible]
[illegible] dicto domino [illegible]
[illegible] nobis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] pro nos [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] Magistri Petrus de [illegible]
[illegible] Johannes [illegible] et [illegible] Abbat[illegible] et [illegible]
[illegible] nobis [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] pro nos [illegible] [illegible]
[illegible] nos [illegible] Magistri Petrus de
[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible] ad
[illegible] [illegible]
[illegible] Magistri Petrus Johannes [illegible] et [illegible]
[illegible] Abbat[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] pro nos in [illegible]
[illegible] Nos igitur Nicolaus [illegible]
[illegible] et diligenter [illegible] et [illegible]
[illegible] ac [illegible] [illegible]
[illegible] dicto domino Nicolao [illegible] nobis [illegible]

et [illegible]
[illegible] in [illegible] et dicto domino Nicolao de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible]
[illegible] domino [illegible] dominus Nicolaus [illegible] nos in [illegible]
[illegible] nobis [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ac gestis et aliis ipsius vero [illegible] et apud nostram liberum [illegible]
deliberacione nobiscum super premissis habita diligenti de huiusmodi consilio simul
de [illegible] dicte citacionis relacione plenaria et fideli. ad nostram
in causa predicta diffinitivam sententiam ferendam processimus [illegible] dictorum
procuratorum ut premittitur comparencium et assistencium in scriptis [illegible] et pronun-
ciavimus ac ferimus pronunciavimus et promulgamus ut sequitur in hec verba

Christi nomine invocato. [illegible] [illegible] constat
dictum Johannem [illegible] actis iudicialiter [illegible]
cum domino Abbate [illegible] [illegible] [illegible] quandam

t. excepcio ad fines

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dictum Johannem [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
causa predicta [illegible] habuisse [illegible] [illegible]
[illegible] corporali iuramento [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad nos [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diffinitive [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicum [illegible] diffinitivam
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] publicum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
publicum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] diffinitiva [illegible] nos [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Sanctissimo in Christo patri et domino nostro metuendissimo domino Bonifacio
divina providencia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summo
pontifici pape nono modernoque Nicolaus Stegestorne thezaurarius ecclesie [illegible]
et officialis Lincopensis devotus cum humili obediencia [illegible] pedum
oscula beatorum. Ad S. V. audienciam deduco presentibus quod pridem in causa
[illegible] que vertebatur coram honorabili viro domino Georgio [illegible] canonico
[illegible] et officiali [illegible] auctoritate ordinaria inter discretum
virum Paulum molendinarium de Stokholm ex parte una et honestam dominam
Katherinam Henningzonis relictam de Stokholm [illegible] super
[illegible] marcarum [illegible] eidem Paulo ut asserebat quondam Nicolao
molendinario de Stokholm patri eiusdem Pauli [illegible] pro
[illegible] clerici [illegible] in bonis dicti molendinarii relictis in
Stokholm testamentarie et in extrema voluntate legatis et donatis
[illegible] pluribus [illegible] vel [illegible] nam [illegible]
per appellacionem ad curiam [illegible] et [illegible]
[illegible] a diffinitiva in dicta causa [illegible] dicti
officialis [illegible] per dictam dominam Katherinam et contra dictum Paulum
[illegible] [illegible] eiusdem Pauli [illegible] [illegible]
[illegible] eiusdem causa [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] oblatis litteris super [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] oblatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] parte [illegible] [illegible] coram dicto domino Georgio [illegible]
in ipsa causa [illegible] et [illegible] ac aliis [illegible]
[illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] — [margin:] [illegible] producta
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] deliberacione [illegible] diligenti
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in scriptis tulit diffinitivam
sentenciam ut [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

A quaquidem diffinitiva sentencia fuit [illegible] [illegible] [illegible] pro dicta
domina Katherina [illegible] [illegible] Pauli [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
apud acta [illegible] ad S. V. audienciam appellatum et apostolos admissos
postulatum. Cuiquidem appellacioni obtemperantes S. V. et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] appellanti apostolos petenti
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] S. V. [illegible] appellacionis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] officialatus
sigilli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quadringentesimo [illegible] [illegible] [illegible] pontificatus
S. V. anno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et Nicolao Philippi de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]

Nicolaus [illegible] Thezaur(arius) Can(oni)cus ecclesie [illegible] [illegible]
dilectis [illegible] .. [illegible] chori [illegible] [illegible] et [illegible] in Maguntina
nobis [illegible] ac aliis [illegible] presbiteris [illegible] et [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] constitutis qui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in diocesi [illegible] et [illegible] Moguntina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Walterum ac [illegible] et singulariter singulos [illegible] et [illegible]
ac [illegible] ville [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible]
ipsis [illegible] [illegible] nos assignatam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino Leonardo de Frankenstein [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ac [illegible] ville
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum [illegible] [illegible]
[illegible] in Maguntinensi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in septimana in [illegible] ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de
Maguntinensi celebrandis et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao de
Maguntia a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] apud nos
adhiberi plena fides [illegible] et [illegible] Nobisque [illegible]
~~que~~ [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] Nicolaum et [illegible]
~~[illegible]~~ Walterum et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nostri
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai de Maguntinensis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible] nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
[illegible] nos [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Walterum et [illegible] ac
[illegible] ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et sub
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Walterum et
[illegible] ac [illegible] ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] duos [illegible] duos [illegible] et [illegible] duos dies [illegible]

[Margin:] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[Margin:] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[Margin:] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ut peremptorie terminum competentem et monitionem canonicam assignavimus, prefatis dominis Johanni
Tomas Albeti et Matheo actoribus [illegible] coram [illegible] et notario consistorii
Brunensi [illegible] compareant [illegible] notabiles per dictos
actores mediante [illegible] vel ad ipsis comparere possunt nolentes cum
actis [illegible] ad dictum dominum Nicolaum de Magna Mezericz [illegible] transmittere. Aliquin
cum eorum contumacia non obstante [illegible] et pena [illegible] dominus Johannes de Baltici [?]
et Nicolaus ac Bruno [illegible] Weinschleff [?] [illegible] [illegible]
dictas assignaciones de novo [illegible] in his scriptis [illegible]
predictos [illegible] quatenus vos et vestrum quilibet [illegible]
tis in scriptis [illegible] et [illegible] publice [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] singulis diebus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] monicionem [illegible] publice
[illegible] [illegible] tandem [illegible] [illegible] aliud habueritis in mandatis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
publicam [illegible] sive [illegible] in [illegible] sive [illegible] sive
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nos reddatis certos. In cuius rei testimonium [illegible] [illegible] [illegible]

Sententia diffinitiva

In nomine domini Amen. Nos Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] et
officialis [illegible] [illegible] [illegible] hoc presens instrumentum publicum sententiam diffinitivam
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dominus Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] in spiritualibus generalis ac
officialis [illegible] [illegible] [illegible] immediatus [illegible] [illegible] autentica
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] officialis [illegible] [illegible] sigillo [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] in pergameni [illegible] [illegible]
[illegible] super [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magister Johannes
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] sententia diffinitiva [illegible] [illegible] [illegible]. In causa que [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] magistrum Johannem [illegible] [illegible] et [illegible] Johannem
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] super [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Johannem [illegible] [illegible] magistrum Johannem [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Johannem [illegible] [illegible]
magistrum Johannem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
magistrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] magistrum Johannem [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] instrumentum publicum [illegible] [illegible] [illegible] magistro

Bussone instante et petente vocatum Johannem Cruglin ad comparendum ad eundem
et singulos actus [illegible] huius processus et mandatis in ipsa causa faciendis et
[illegible] Januarii [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] die [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] audiendum ac impugnandum [illegible] [illegible] iudicialiter
[illegible] in ipsa causa [illegible] [illegible] ad omnes et singulos actus iudiciarios
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] diffinitivam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Nicolao [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ magistro Bussone [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Petro de Zanchosth [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] magistro [illegible] [illegible] Johannes Cruglin
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] magistro Petro [illegible]
iudicialiter [illegible] [illegible] magistro Busso [illegible] et [illegible] magistro [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] libellum [illegible] [illegible] [illegible]
Nicolaum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nos [illegible] capitulum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nobis [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] capitulum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Busso [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] magistro ~~Busso~~ Petrus
de Zanchosth [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Busso [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] libellum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Petro de
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Zanchosth [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Busso [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] magistro Petro et Johannes Cruglin [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Johannes Cruglin [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] magistro Petro de Zanchosth [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] magistro Petrus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] magistro Bussone [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Johannes Cruglin [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Marginal note: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

reconvencionali libello in scriptis obtulit [illegible] terminum / Datis litteris
Prag anno quo supra libelli oblatione [illegible] magistri Bussonis dicti Johannis
Kundis et Petri Johannis Smyczlini procuratoris ad dictos libellos
[illegible] in aliis negando narrata prout narrantur et dicendo petita
fieri non debere in suo [illegible] narrata fore affirmando et petita fieri
debere dicendo ~~[illegible]~~ libellis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab procuratoribus [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] domino Bugslao [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] magistri Bussonis magistri Johannis Kundis et Petri
Johannis Smyczlini [illegible] [illegible] procuratoribus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] articulos
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Bussonis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] magistri Petrus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] magistri Bussonis et Petri [illegible] [illegible]
domino Bugslao [illegible] [illegible] ut ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
magistri Bussonis magistri Johannis et Petri Johannis Smyczlini procuratoris
[illegible] [illegible] [illegible] nobis ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible] et diligenter [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] ut [illegible] [illegible] et [illegible] ut [illegible]
in [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] /

Littere ad Inhibicionem

Nicolaus Michaelis Thezaurarius canonicus [illegible] Gneznen[sis]
[illegible] ecclesie parochialis ad sanctam mariam magdalenam
civitatis ~~[illegible]~~ Poznaniensis ac aliis [illegible] cunctis et singulis
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] quibus presentes fuerint exhibite Salutem
in domino [illegible]
[illegible]
[illegible] metropolitane
[illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] Mathie judicis [illegible] et
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quatuor [illegible]
[illegible] Mathia judice [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Mathie judicis [illegible] ac
[illegible]
[illegible]
[illegible] Johanne [illegible] Poznaniensi ac aliis
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Poznaniensi [illegible]
[illegible] appellari [illegible]
[illegible]
[illegible] judicialis [illegible]
[illegible] ad [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible]

Sentencia diffinitiva

In nomine domini Amen. Quia nos Nicolaus [illegible] Thezaur(arius) Crac(oviensis) et officialis Crac(oviensis)
generalis dum per [illegible] bone memorie [illegible] olim Ep(iscopu)m
Crac(oviensem) in Administratorem [illegible] Jordanis et [illegible] viro domino
Martino Rect(ore) ecc(lesi)e in Zuchow [illegible] domini Brzesinno [illegible] in [illegible]
Stanowska [illegible] Cracovi(ensis) diocesis et [illegible] tamen [illegible] [illegible]
post [illegible] nobilem in [illegible] et [illegible] iudiciali [illegible]
[illegible] hora ad [illegible] per [illegible] conducentes [illegible]
nobis. In quo [illegible] nobis [illegible] et loco [illegible]
[illegible] Boguslao [illegible]
[illegible] Administratoris [illegible]
[illegible] Magistro Busko
Advocato [illegible] domino Martino de Zuchow [illegible]
[illegible] et domino [illegible]
de [illegible] [illegible] Magistri Busko nomine
[illegible] audiencie emanavit
et [illegible] et consuetudinem [illegible]
[illegible] et libellum [illegible] petens per [illegible] et
[illegible] per [illegible] domini Boguslaus [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] Magistro Busko domino Martino de Zuchow et
[illegible] Magistri Petrus de Zabarchowski domini [illegible] de [illegible]
[illegible] Magistro Petri [illegible] apud
[illegible] nobis [illegible]
[illegible] Magistri Busko pro [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] Magistri Petrus [illegible]
[illegible] ad [illegible] ad [illegible]
[illegible] libellum [illegible] assignari postulavit [illegible]
[illegible] peremptori [illegible]
[illegible] in quo [illegible] Magistro Busko Martino et Petro [illegible]
[illegible] domino Boguslao [illegible] nobis
[illegible]
[illegible] Magistri Petrus pro [illegible] libellum [illegible]
[illegible] ad [illegible]
Post cum [illegible] Magistro Petrus [illegible]
[illegible] libellis [illegible] et [illegible]
[illegible]
per nos assignari postulavit [illegible] Petrum [illegible]
[illegible] peremptorie [illegible]
Magistro Busko Martino de Zuchow et Petrus [illegible] de [illegible]
[illegible] domino Boguslao [illegible]
[illegible] in [illegible] libellis [illegible] narrata
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible] ad [illegible]
[illegible] ad [illegible] et [illegible]
[illegible] assignari [illegible]
[illegible] ad [illegible] assignandi

Contra Magistrum Busko

Deinde vero anno currente [illegible] supra vobis ad civitatem Gneznen-
sem comparuit [illegible] iudicialiter [illegible] comparentes contra magistrum
[Busko] pro prosequendo [illegible] causa [illegible] magistri Petri [illegible]
[illegible] nec [illegible] positiones et articulos [illegible] suos et
[illegible] positiones et articulos [illegible] et [illegible] contra magistrum Petrum
[illegible] copiam [illegible] et [illegible] ad [illegible]
suos articulos [illegible] postulavit [illegible]
[illegible] ad [illegible] diem [illegible]
In qua die [illegible] magistro Busko [illegible] et discreto viro Johanne
de [illegible] [illegible] magistri Petri [illegible]
[illegible] vobis [illegible]
[illegible] domino Boguslao [illegible] vobis [illegible]
[illegible] a loco et civitate Gneznensi [illegible]
iudicialiter comparentibus contra Johannem [illegible] suos [illegible] positiones
et articulos [illegible] contra Busko [illegible]
[illegible] Johannis [illegible]
In quibus articulis [illegible]
[illegible] admitti [illegible] et [illegible] contra
[illegible] positiones et articulos [illegible] Johannem
[illegible] magistrum [illegible] Busconem [illegible]
[illegible]
[illegible] admittendi
[illegible]
[illegible]
[illegible] articulorum [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] articulis [illegible]
[illegible] domino [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
domino Boguslao [illegible]
[illegible] domino [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [margin: Responsio]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] magistro Busko [illegible]
[illegible]
[illegible] domino Boguslao [illegible] magistrum
Busko [illegible]
[illegible]
[illegible] magistrum [illegible]

Item anno quo supra die [illegible] audientia dicti prioris [illegible] allegationibus et pro-
ducatis hinc inde [illegible] [illegible] anno et singula [illegible] ipsas
ab eis producta [illegible] in causa conclusit [illegible] dominus [illegible]
conclude[re] postulavit [illegible] quibus consideratis [illegible] postulationibus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] postu-
lationem [illegible] conclusit et habuit [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diffinitivam [illegible]
[illegible] partibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] et petro [illegible] de [illegible]
partibus [illegible] principalem [illegible] et [illegible] in [illegible] diffinitivam
[illegible] super [illegible] postulationibus [illegible] [illegible] et diligentis [illegible]
[illegible]

Instrumentum super renunciacione curatorum alicuius processus

In nomine domini Amen. Anno eiusdem a Nativitate eiusdem Millesimo ccc ... indictione
... Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina providentia
pape noni Anno ... die mensis ... hora ... ~~[illegible]~~ ... in mei
notarii ... Collegiate ecclesie ... Coram ... in mei notarii publici et
testium subscriptorum presentia personaliter constitutus honorabilis vir dominus Jacobus ...
canonicus ecclesie ... curator dicti ... in suis manibus
... processum ... ~~[illegible]~~ ... ~~[illegible]~~ ...
... in se continentem ~~[illegible] ... [illegible] ... ac omnes~~
~~et singulares singulos ... de villa Benange ... [illegible]~~
[illegible] ... domini Nicolai ... [illegible] ... ecclesie ... cum
~~[illegible] sigillo ... [illegible] ... pupillam~~ ...
... de ... alios ... in ... [illegible]
dependens pupillam ~~[illegible]~~ ... ~~[illegible] ... et [illegible]~~
... publicum subscriptum ... ... et ... ...
domini ... cum ... ad ... in ... [illegible]
... processum ... forma ... [illegible]
... et ... de Benange publice ...
in ... ac ... et ... de ...
... ac aliis ...
... et ... [illegible] ...
... in ad processum ... et ...
... et in ... [illegible] ...
... processum ~~[illegible]~~ ... et ...
... de domini ... et ...
... in ... domini ... et ... [illegible]
... ~~[illegible]~~ ... processus ... et ...
in ... publice ... et ... ~~[illegible]~~ ...
et ... aliis ... ; ... die
... hora ... honorabilis vir dominus ...
... dominus Jacobus ...
processus ... vir dominus Bartholomeus ... de ...
... qui dominus Bartholomeus ...
in ... domini ... et ... et
... omnes et singulos de Benange ~~[illegible]~~ ... et
ac ... publice in ... ~~[illegible]~~ ...
in ... domini ... processus ... ; ...
... dominus Jacobus ... vel plures ...
et ... ac ... die ... et
... dominis ... de ...
... Nicolao ... cum ... Johanne
... de ... et ... de ... et
... et ...

Compulsoria

Nicolaus Dei gratia [illegible] Ecclesie [illegible] et [illegible] sedis [illegible] [illegible] universis [illegible] [illegible] Wlodimiriensis [illegible] [illegible] Cathedralis ac [illegible] ecclesiarum et aliis presentes litteras inspecturis ac omnibus spiritualibus et secularibus personis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] constitutis quibus presentes fuerint recepte salutem in domino. Cum nos in causa appellationis ad sedem metropolitanam et curiam [illegible] [illegible] [illegible] domini Nicolai Herzinarth [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini Leonardi de Frankynsteyn [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum domino Nicolao Herzinarth [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Marinum olim [illegible] Nicolaum Karwoff et Jacobum de [illegible] olim [illegible] [illegible] de Novo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] predictis Marino Nicolao Karwoff et Jacobo [illegible] et [illegible] cum domino Nicolao Herzinarth [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] metropolitanam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad nonnullos actus [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in ipsa causa [illegible] [illegible] [illegible] inclusive [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro parte dicti domini Nicolai Herzinarth de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nonnulli iudices notarii et tabelliones ac alie persone tam spirituales quam seculares et [illegible] [illegible] [illegible] Leonardi [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tam publicas quam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] privilegia et [illegible] ad [illegible] seu causas huiusmodi [illegible] seu [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] compulsoriales [illegible] [illegible] [illegible] Nos [illegible] Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] huiusmodi [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quam in [illegible] quam [illegible] pro parte dicti domini Nicolai Herzinarth [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] iudices notarios et tabelliones publicos et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti domini Nicolai Herzinarth [illegible] [illegible] et [illegible]

Presens dominus [illegible] officialis et vicarius [illegible] generalis
[illegible] monuit quod et nos et ipse [illegible] monitione [illegible]
et ipsa [illegible] dictos [illegible] [illegible] [illegible] quorum dicte
[illegible] [illegible] [illegible] et reliquos dictos [illegible] [illegible]
[illegible] et nominatos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] ac alias [illegible] publicos [illegible] [illegible]
[illegible] publicum et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et alias
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] dictos [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et habeat apud nos [illegible]
[illegible] adhibere plura [illegible] vel addendo vel [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] mutet aut [illegible] [illegible] nobis [illegible] dicto Nicolao Her-
nauth appellante [illegible] absque difficultate et [illegible] [illegible]
[illegible] dicto Nicolao Hernauth appellanti [illegible] cuius [illegible] [illegible]
[illegible] alteri [illegible] [illegible] ~~[illegible] tradant et [illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
tradant et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] quibus [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ et [illegible]
[illegible] dictum officialem et vicarium [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] publicos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] aliud [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]~~

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] aut [illegible] publicam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] xxx [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dicto Johanne [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Bartholomeo de [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] et Nicolao Philippi de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] aut [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Remissio

Nicolaus Strzeszkowski [illegible] Honorabili viro domino Mathie Bluda
canonico poznaniensi salutem [illegible] [illegible] [illegible] licet [illegible] alias
in causa appellationis ac [illegible] [illegible] pridem [illegible] metropolitana
[illegible] inter [illegible] virum [illegible] Petrum Chessinni [illegible] de po
znania appellantem [illegible] et [illegible] dominum Florianum de Pokrzywnicza [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Michaelis et [illegible] apostolorum
[illegible] [illegible] in ecclesia parochiali sancte Marie Magdalene [illegible] in
Poznania [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] testium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] partes [illegible] commissionis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
testium quos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] annales [illegible]
nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] testium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] testium [illegible] [illegible] et nobis [illegible]
[illegible] et [illegible] remissionem [illegible] [illegible] Magistri [illegible]
Advocatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini Floriani [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Magistri Petri de Zawichost Advocati [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Petri Chessinni [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempore [illegible]
[illegible] [illegible] testes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] commissionis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] alia commissione et remissione [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] postulavit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] remissionem
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] testium [illegible] [illegible] domini Floriani [illegible]
[illegible] commissionem et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] iustitia [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] testium quos [illegible] [illegible] Florianus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] annales [illegible] quos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] testium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alias [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
Magistri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Poznaniensi
[illegible] testes [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] annales [illegible] domini Floriani [illegible]
et [illegible] [illegible] Petri Chessinni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
testes [illegible] qui [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub sigillo

Marginal notes: [illegible] canonici poznaniensis appellati; [illegible] testium publice; [illegible] et adhoc; domini Petri Chessinni; Per [illegible]

Instrumentum super recepcione alicuius in fratrem et assignacione fructuum beneficii vacantis ecclesie Gneznensis [illegible]

In nomine domini amen. Sub anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo [illegible] indictione [illegible] pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni anno eius xiiii° die vero [illegible] mensis Julii in choro ecclesie metropolitane Gneznensis hora vi vel circa [illegible] summa missa [illegible] in mei notarii publici infrascripti testium infrascriptorum presencia constitutus venerabilis dominus Marcus de Grotkowo Gneznensis diocesis magister in artibus liberalibus tenens atque habens in suis manibus litteras prefati domini Bonifacii pape noni veras cum filis sericeis rubei croceique coloris aliam vero executoriam cum cordula canapis bullis plumbeis eiusdem domini nostri pape impendentibus more Romane curie bullatas et processum exinde secutum de beneficio vel duobus beneficiis seu beneficiis ecclesiasticis seu ecclesiarum et si unum vel quorum duorum alterum curatum existat per prefatum dominum Bonifacium papam in speciali sibi factis et processum exinde secutum venerabilis in Christo patris et domini domini Thurini dei gracia episcopi Thudensis executoris dicte gracie a dicto domino Bonifacio papa speciali deputati sigillo oblonge figure albi intus de rubeo ab extra [illegible] [illegible] sigillatum [illegible] in cordula serica rubei coloris dependente sigillatum manu circumspecti viri Jacobi Johannis de Brest clerici Wladislaviensis diocesis publici imperiali auctoritate notarii subscriptum et signatum sanas salvas et integras ac omni prorsus vicio et suspicione carentes [illegible] et requisivit honorabilem virum dominum Nicolaum Grosman altaristam eiusdem ecclesie Gneznensis tamquam subexecutorem dicte gracie quatenus sibi possessionem vicarie in ecclesia Gneznensi predicta per [illegible] Bogumithe de Bythin alias [illegible] eiusdem vicarie vacantis et per eum [illegible] tempore debito acceptate assignaret stallum in choro et locum in capitulo assignaret [illegible] omnes et singulares singulos vicarios et dominos eiusdem ecclesie Gneznensis [illegible] [illegible] vigore eiusdem processus moneret ut sub penis in eodem processu contentis ipsum reciperent in vicarium et in fratrem [illegible] de fructibus et proventibus redditibus distribucionibus obvencionibus oblacionibus et obvencionibus universis eiusdem [illegible] [illegible] apliciare et processus predicta et fines [illegible] et primo [illegible] tenor sequitur per [illegible]

Bonifacius episcopus servus servorum dei dilecto filio Marco Zelconis de Grotkowo clerico Gneznensis diocesis magistro in artibus salutem et apostolicam benediccionem. Litterarum sciencia vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus apud nos fide digno commendaris testimonio nos inducunt ut tibi reddamur ad graciam liberales etc. [illegible] [illegible] Datum Rome apud Sanctum Petrum iiii° ydus Maii pontificatus nostri anno quartodecimo. Alterius vero littere [illegible] executorie tenor sic incipit. Bonifacius episcopus servus servorum dei venerabili fratri episcopo Thudensi et dilectis filiis Gneznensis et Poznaniensis officialibus salutem et apostolicam benediccionem. Litterarum sciencia vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Marcus Zelconis de Grotkowo Gneznensis diocesis magister in artibus fidedigno commendatur testimonio nos inducunt ut sibi reddamur ad graciam liberales etc. et sic finit. Datum Rome apud Sanctum Petrum iiii° ydus Maii pontificatus nostri anno xiiii°. Principium vero processus inde secuti erat tale. Reverendo in Christo patri et domino dei gracia archiepiscopo.

Gneznen eiusque in spiritualibus vicarius ac venerabilibus et discretis viris dominis preposito decano scolastico cantori custodi thezaurario capitulo singulisque canonicis et personis ecclesie Gneznen omnibusque aliis et singulis quorum interest et interesse poterit quomodolibet in futurum coniunctim et divisim Thaurinen eadem gratia episcopus executor ad infrascripta una cum infrascriptis [illegible] in hac parte collegis cum illa clausula quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios etc. per sedem apostolicam specialiter deputatus salutem in domino [illegible] tenoris talis Datum et actum Rome in domo habitationis nostre site in contrada sancte Barbare in regione Parionis sub anno domini millesimo cccc° nono indictione xj° die vero Mercurii v° mensis Junii pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni anno xx° presentibus ibidem discretis et circumspectis viris dominis Henrico Herfolt litterarum apostolicarum abbreviatore et Henrico Wess clerico Maguntinen et [illegible] Tarentin diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis Subscriptio vero notarii erat talis Et ego Jacobus Johannis de Brest clericus Wladislavien diocesis publicus imperiali auctoritate notarius una predictarum litterarum apostolicarum exhibitioni et presentationi receptioni requisitioni mandatorum commissioni provisioni [illegible] fulminationi et subdelegationi omnibusque aliis et singulis dum sic ut premittitur per prefatum Thaurinen episcopum et executorem et coram eo agerentur et fierent una cum prenominatis testibus presens interfui etc. Post cuius quidem magistri Marci requisitionem mox et in continenti prefatus dominus Nicolaus Grosman subexecutor volens tamquam filius obediencie mandatis predicti domini Thaurinen episcopi et executoris parere ~~humiliter~~ ~~mandatis apostolicis~~ humiliter obedire eidem magistro Marco per superpellicio imposito possessionem eiusdem vicarie quantum in eo fuit assignavit ac in possessionem eandem introduxit stallumque in choro ad manum sinistram ad manus altare in choro stallum tunc [illegible] assignavit ~~[illegible]~~ monuit honorabiles viros dominos Stephanum de Pawlowo Michaelem magistrum scole Burkone Stephanum [illegible] Sagka Swantoslaum Wenceslaum Johannem Popowsky Mathiam de Glowky Nicolaum nepotem Nicolaum Cothan Bartholomeum Slessag Johannem Radzycha et alios vicarios eiusdem ecclesie Gneznen ut ipsum magistrum Marcum recipient in vicarium ibidem presentis ut ipsum magistrum Marcum reciperent in vicarium ibidem et in fratrem sibique de omnibus et singulis fructibus redditibus et proventibus et obventionibus universis eiusdem vicarie et ad [illegible] et obventionibus [illegible] de ~~aliis~~ refectionibus et distributionibus vicariis spectantibus [illegible] plenarie respondere. Ad qua omnibus aliis vicariis [illegible] plenarie [illegible] prefatus ammonitionem et [illegible] dominus Stephanus de Pawlowo vicarius predictus alienum ex vice sua et aliorum vicariorum predictorum nominibus respondit dicens [illegible] ad eum et admisit cum dominus decanus Gneznen tunc interesset et ad quem institutio vicariorum pertinet nos esse parati similiter et ad [illegible] et in fratrem eundem prefatum ipsum magistrum Marcum recipere in vicarium et in fratrem eundem prefatus dominus Nicolaus Grosman subexecutor immediate apprehense prefati domini Nicolai [illegible] Wenceslai viro domino Radzantha decano ibidem in choro [illegible] litteris apostolicis et processibus predictorum monuit Gneznen ipsum vigore litterarum apostolicarum et processibus predictorum monuit ut eundem magistrum Marcum ad possessionem realem et corporalem.

mandat aplic

Ite

vicarius manualis dicte eccl. aplic. et possessionem [illegible]

ut subsequens [illegible] possessionis [illegible]

eiusdem vicarie vt prefertur per contractum mandatum dicti Bodzantha de Zuttny
vacantis admitteret et de fructibus redditibus prouentibus et
distribucionibus oblagiis et obuencionibus vniuersis respondeat
demandaret sub penis et censuris in eodem processu fulminatis et contentis
Qui dictus dominus Bodzantha decanus vidit volo deliberare
infra terminum in eodem processu contentum et deliberatus respondebo
Super quibus omnibus et singulis premissis prefatus magister Mar-
cus petiit sibi fieri per me notarium publicum vnum vel plura publicum
seu publica instrumentum vel instrumenta Acta sunt hec Anno indiccione
pontificatus die mense hora et loco quibus supra presentibus ibidem ho-
norabilibus discretis viris dominis Jacobo custode Nicolao Strzes-
conis thezaurario et officiali Alberto vicedecano ecclesie Gneznensis
Petro Pesyk de Gnezna Stanislao Petri de Sca Schadek
et Jacobo Gramislai de Sluchowo clericis Gneznensis et Po-
znaniensis diocesis publicis imperiali auctoritate notariis testibus
ad premissa vocatis specialiter rogatis

Et ego N. alias P. de K. clericus etc. Forma peticionis requi-
sicionis monicionis possessionis et stalli assignacionis monicionis
et non vsurpacionis aliorumque omnibus et singulis premissis etc.

Monicio seu requisicio et aliorum vindicatur de restitucionibus

In nomine domini Amen Sub Anno natiuitatis eiusdem millesimo
.... indiccione .... pontificatus etc. die sabbato .... mensis Au-
gusti hora vesperorum vel quasi In choro ecclesie metropolitane
Gneznensis in mei notarii publici et testium infrascriptorum ad
hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus
discretus vir dominus Swanthoslaus vicarius Gneznensis re-
sidens pro Reuerendissimo viro domino Martino Zeleconis de Grot-
kowo clerico Gneznensis diocesis magistro Martinus tamen
subexecutor gracie per sanctissimum dominum Bonifacium papam eidem
magistro Martino de vno vel duobus beneficio seu beneficiis
ecclesiasticis seu ecclesiarum specialiter facte tenens in suis manibus
quendam processum Reuerendi in Christo patris domini domini Andree Dei
gracia episcopi Chelmensis executoris dicte gracie manum discreti
viri Jacobi de Brest Johannis de Brest clerici Gne-
znensis diocesis Wladislauiensis publici imperiali auctoritate notarii
subscriptum et signatum sigilloque dicti domini Andree episcopi
et executoris oblonge figure albinitus de rubea ce-
ra non de alba cera in cordula serica rubei coloris
dependentem sigillatum monuit et requisiuit discretos
viros dominos Wanczkone Dimfor Nicolaum
Chocham Nicolaum neptone Michaele vicecustode
Michaele Michaele rectore Scole Johannem Poporowsky
Petrum subpincerna Mathia de Slosky Bartholomeum
de Staniszewo Stephanum de Pawlowo Buskonem
Johanne Radzytha et Albertum Carsowsky vicarios
eiusdem ecclesie Gneznensis ipsis expresse et publice

inhibendo ne cuiquam alteri [aliam] presbitero eandem magistro Marco de omnibus
et singulis fructibus redditibus proventibus oblagiis et obuen-
cionibus quibuscumque vicarie in ipsa ecclesia Gneznensi quam olim
Bodzantha de Kythyny ante contractum matrimonii tenuit et pos-
sedit necnon de distribucionibus porcionibus et cottidianis refec-
cionibus aliis vicariis eiusdem ecclesie Gneznensis dari consuetis
ministrent sub penis [illegible] quousque magistrum Marcum recipient in
vicarium dicte vicarie ut prefertur per contractum matrimonii dicti
Bodzantha vacantis et in fratrem sub penis in dicto processu
contentis. Ad quarum monicionis et inhibicionis dicti domini vicarii
vicarii supradicti recepti nichil responderunt. Super quibus omni-
bus et singulis premissis prefatus magister Marcus petiit sibi
etc. Acta sunt hec anno indiccione pontificatus die mense et
loco quibus supra presentibus ibidem discretis viris dominis Mar-
tino vicepreposito ecclesie Sancti Georgii in castro Petro-
thaunis presbitero substituto ecclesie Gneznensis Petro Pesyk
de Gnezna et Bartholomeo Swanthoslai de Gyzy-
no clericis Gneznensis diocesis publicis imperiali auctoritate
notariis testibus vocatis ad premissa specialiter et rogatis.

Et ego N alias P de K clericus etc. predictis requisicioni
monicioni et inhibicioni aliisque omnibus etc.

In nomine domini amen. Sub anno etc. anno indiccione pontificatus etc.
die vero [illegible] mensis Septembris hora vesperorum vel quasi in choro ecclesie
metropolitane Gneznensis in mei notarii publici et testium subscriptorum ad
hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus [illegible]
vir magister Marcus Gelconis de Krothkowo clericus Gneznensis diocesis
magister in artibus proponendo predictum dominum Bodzantha de Kythyny alias
vicarium ecclesie Gneznensis se coniugatum et vicariam suam predictam
per contractum cuiusdam matrimonii vacasse et vacare ex quadam
instrumento publico manu mea notariali confectum ad legendum. Cuius tenor sequitur
de verbo ad verbum et est talis. In nomine domini amen. [illegible] tota
causa quidem instrumento sic ut prefertur per me publice lecta et intellecta
prefatus magister Marcus [illegible] plerto [illegible] et [illegible] prefatus magister Marcus [illegible]
[illegible] discretis viris dominis Nicolao [illegible] tunc [illegible]
[illegible] Johanne [illegible]
Nicolao nepote Stephano de Pawlowo Johanne [illegible]
Mathia de [illegible] Petro subprimario Alberto [illegible]
[illegible] Michaele rectore scole [illegible]
[illegible] Johanne Radzyetha et Swanthoslao de [illegible]
et [illegible] Johanne [illegible] ecclesie dicte Gneznensis [illegible] alias et [illegible]
[illegible] vicariis ecclesie dicte Gneznensis Nicolao [illegible] Gneznensis
[illegible] domini Nicolao [illegible] beneficium
[illegible] tamen sub executoris [illegible] sibi [illegible] dominum Beneficium
[illegible] de uno seu duobus beneficiis seu beneficiis ecclesiasticis seu ecclesiasticis
[illegible] et [illegible]
[illegible] domini [illegible] executoris dicte [illegible]

alia vacatio

mansi fuerunt ipsum in beneficium eiusdem vicarie ut perfert pro contractu matrimonii
dicti Bodzanthe vacantis recipere et in fructibus et de proventibus
ac distribucionibus refectionibus aliis vicarii dari consuetis admittere
debet quod dominus Nicolaus Lothan tamen dominus senior vindet prefati cu
dominus quod dominus Nicolaus Lothan tamen ... sufficiet sit ... ac offerens se ... ...
vacacio eiusdem vicarie sufficiet ... ... insufficiens existet se ...
Martinus in ... quod dicta ... insufficiens existet se ...
prelatorum per literas autenticas et publicum instrumentum eam eandem ...
in ... Rector scole Sandko pretor Butko Johannes Radzy
... et Swanthoslaus vicarii predicti eandem ... Martinum ...
in ipsis fuit et ad ipsos pertinet ... recipiunt in vicarium
et in fructibus. Sed Nicolaus Lothan volens deliberare dixit quod ...
... de capitulo Gneznensi ... et ipsos ...
... Dominicus Sandko ...
et Johannes ... se ad dominum decanum Gneznensem ... volens
facere ... eiusdem decani. Sed Stephanus de Pawlowo
Petrus ... Albertus ... Nicolaus Nepto et
Mathias de Glasky ... et ... dicti ... ca-
... nichil ... de choro ecclesie ... abie-
runt ... prius etc. Acta sunt hec etc. presen-
tibus discretis viris domino Martino ... Petro dicto ...
vicario ecclesie collegiate Sancti Georgii in castro Gneznensi
et Mathia dicto ... clerico de Gnezna

Et ego N. ... presentis instrumenti ...
... et ... etc.

In nomine domini Amen. Sub anno etc. indiccione etc. pontificatus etc.
die lune ... mensis Septembris hora vesperorum ... in choro
ecclesie metropolitane Gneznensis in mei notarii publici et testium
infrascriptorum ... vocatorum et rogatorum presencia personaliter
constitutus ... vir ... Martinus Zeltanus de ...
clericus Gneznensis diocesis ... in actibus ... discretis viris
dominos ... Mathiam de Glasky ...
... Nicolaum ... Stephanum de Pawlowo ...
et Nicolaum Nepto vicarios eiusdem ecclesie Gneznensis ... ...
... in ... per honorabilem virum dominum Nicolaum Grosman
... Gneznensis subexecutorem ... Reverendi
in Christo patris domini ... dei gratia episcopi ... executoris ...
... Martino per ... domini Bonifacium papam de uno
... beneficio seu beneficiis ecclesiasticis seu ecclesiis ...
mandati fuerunt ... vicariam ecclesie Gneznensis per contractu
matrimonii Bodzanthe de ... ultimi rectoris eiusdem vicarie
vacantis et per ipsum ... Martinum ... tempore debito acceptatam re-
ciperent et in fructibus et de proventibus distribucionibus refectionibus
et ... aliis vicariis dari consuetis ... vindicaverunt
... dominus ... Stephanus ... Nicolaus Nepto ...
... ad ipsos et ad ... volentes ut ... ...
... recipiunt ... et in fructibus volentes ut ... ...
... de distribucionibus refectionibus et ... tamen ...

[illegible] vicarius Wanglio [illegible] Mathias de Glosky Mathias [illegible] Nicolaus [illegible] viderunt [illegible] per hec ut [illegible] verba dictas [illegible] fecerunt [illegible] et [illegible] domino Wanglone [illegible] dominus decanus [illegible] [illegible] de porcionibus et distribucionibus [illegible] easdem porciones assignare [illegible] [illegible] presentibus ibidem discretis viris domino Paulo [illegible] de [illegible] presbitero et Stanislao Petri de [illegible] clerico [illegible] publico imperiali [illegible] testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis

Permissio

Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino Johanni [illegible] Wladislaviensis salutem et sinceram in domino caritatem [illegible] [illegible] adhibere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] honeste virginis Katherine filie [illegible] de [illegible] Wladislaviensis [illegible] [illegible] [illegible] domini Nicolai [illegible] Wladislaviensis [illegible] [illegible] Albertum de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Katherinam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ordinaria [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Alberto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Katherine [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Petri de Zawichost advocati [illegible] [illegible] de Katherine [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] plena fides [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mathiam [illegible] de [illegible] advocatum [illegible] [illegible] Alberti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis apud [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] magistri Petri de Zawichost [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Wladislaviensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Wladislaviensis committi et [illegible] [illegible] postulavit Nos vero postulacioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Katherine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in domino [illegible] [illegible]

[illegible]

vltimbrarii videantur licencie ad bn̄ procuranda testibus quibuscumque quos dñs dñs ...
dña Katherina ipse vel ipsorum procuratores super suis allegandis [illegible]
quos vna cum [illegible] ... alias ... in forma
producere valeat per nos [illegible] sigillo [illegible] [illegible] / [illegible]
[illegible] producendos [illegible] alios testes ... [illegible]
... [illegible] ... vel ... [illegible]
poterit alias in [illegible] adhuc [illegible] [illegible] [illegible]
alios [illegible] publice [illegible] ... [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] vel alias ... alia per nos deputato et ... [illegible]
[illegible] et duos ... [illegible] ... [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ac ... ac ... et ... [illegible] diligenter
examinare ... fideliter conscribere ... [illegible]
in scriptis fideliter [illegible] nulli ... [illegible] vna cum ... [illegible]
ac articulis et [illegible] [illegible] ... actis ... et
producere sub sigillis clausa et signata ad nos [illegible]

vt [illegible] fideliter et sub ... [illegible]

[illegible] transmitter ... [illegible] ... quod ipse vel ipsorum
... [illegible] ... super his ... [illegible]
[illegible] ... reputavit ... [illegible] ... [illegible]
~~testes cum ... [illegible] ... vel ... [illegible]~~
~~[illegible] ... appellacione ... [illegible]~~

[illegible]

Datum [illegible] die mensis ... ~~septembris~~ ... [illegible]
~~... Sub Anno domini Millesimo ... [illegible] ... [illegible]~~
~~... [illegible]~~

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible]
... publice ... [illegible] ... [illegible]
[illegible] ... [illegible] ... [illegible]
[illegible] ... [illegible] ... [illegible] Datum ... [illegible]

Presentacio executoris alicuius gratie de aliquo beneficio alicui facta per suam resignationem

Reverendissimo in Christo patri et domino domino .. dei et apostolice
Sedis gratia Archiepiscopo Gneznensi vel illi vel illis ad quem
vel ad quos collacio presentacio ~~coll~~ provisio seu quevis alia
disposicio ecclesie parrochialis sancti Jacobi in villa Ra
barthole Gneznensis diocesis pertinet communiter vel divisim
omnibusque aliis et singulis quorum interest et quos infrascripta
tangunt negocia seu tangere poterunt quomodolibet in futurum et [illegible]
Nicolaus Strzeszewski Thezaurarius canonicus et officialis
Gneznensis executor ad infrascripta una cum infrascriptis
~~collegis~~ nostris in hac parte collegis cum illa clausula
quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium
seu alios etc. a sede apostolica specialiter deputatus salutem
in domino. Et mandatis nostris huiusmodi apostolicis firmiter et
humiliter obedire. Literas sanctissimi in Christo patris et
domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni
modernam veram bullam et graciam in filis rubei crocei coloris
et aliam concordiam in cordula canapis ~~more~~
~~Romane curie pendentem~~ veris bullis plumbeis
ipsius domini pape more Romane curie impendentibus bullatas
sanas integras et integras non vicio non rasas non cancellatas
nec cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas sed
omni prorsus vicio et suspicione carentes nobis per
discretum virum Johannem Nicolai de [illegible] Rectorem ecclesie
parrochialis ecclesie sancti Jacobi in villa Rabarthole
Gneznensis diocesis coram notario publico et testibus
infrascriptis presentatas cum ea qua decuit reverencia
recepisse noveritis quarum quidem literarum apostolicarum
primus graciam tenor de verbo ad verbum sequitur et
est talis Bonifacius episcopus servus servorum dei etc. Alia
vero litera Alias bulla executoria tenor sequitur et incipit
Bonifacius episcopus servus servorum dei Venerabili fratri episcopo
[illegible] et dilectis filiis Gneznensi et [illegible] officialibus
salutem et apostolicam benedictionem etc. ut sequitur. Quarum ~~[illegible]~~
apostolicarum vigore presentatum mandatum quatenus vos
vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios
eundem Johannem vel procuratorem suum eius nomine in
corporalem possessionem ecclesie iuriumque et pertinenciarum predictarum

inducatis autem vestra conscientias inductum timore divino
quibus devenire facientes sibi deputate cum fructibus
redditibus proventibus iuribus et obvencionibus universis
integre indilate. Non obstantibus quibuslibet supradictis seu
si prefato episcopo vel quibusvis aliis communiter vel divisim
a sede apostolica indultum existat quod interdici suspendi vel
excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto
huiusmodi mencionem. Contradictores auctoritate nostra appellatione
postposita compescendo. Datum Rome apud sanctum Petrum
viij. Kl. Julii Pontificatus nostri Anno quartodecimo.

Post quarum quidem litterarum apostolicarum presentacionem et receptionem
nobis et per nos factam fuimus pro parte prefatorum dominorum Johannis Nicolai de
[illegible] clericorum principalium cum instancia debita requisiti
ut ad execucionem earundem litterarum ~~apostolicarum~~ et contentorum
in eisdem iuxta traditam seu directam nobis a sede apostolica
nobis formam procedere dignaremur. Nos igitur
~~Nicolaus Dei gracia~~ [illegible] ~~canonicus~~ ~~ecclesie~~
~~Gneznensis~~ executor predictus volentes mandatum apostolicum
supradictum nobis in hac parte directum exequi reverenter
ut tenemur # ~~et~~ in plenarie prefatas litteras apostolicas # presentes
nobis constat quod prefatus dominus [illegible] canonicus ecclesie
in [illegible] per ipsam viam per prefatum dominum
Johannem [illegible] dominum [illegible] patrem alio [illegible]
constitutum [illegible] publico et legitime apud
sedem apostolicam [illegible] resignari et de admissione
~~resignacionis~~ ~~eiusdem~~ ipsam eciam in [illegible] per litteras
ut prefertur [illegible] et per dominum [illegible]
papam [illegible] cum fructibus redditibus et iuribus
~~eiusdem~~ [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] ipsam [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] eidem domino Johanni prius et ~~nobis~~
~~[illegible]~~ cum instancia [illegible] Auctoritate
apostolica [illegible] in hac parte ~~[illegible]~~ cum omnibus et singulis
iuribus ~~[illegible]~~ fructibus redditibus iuribus et obvencionibus
[illegible] conferimus et assignamus
[illegible] [illegible] in vestra [illegible]

Facta dicti Johannis in vestra
[illegible] constitucione [illegible]
[illegible] apostolicam [illegible]
et [illegible] predicte litere apostolice
[illegible] [illegible] de [illegible]
et [illegible] ad recipiendum
~~et obtinendum~~ in dicta [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] et ad obtinendum predicte
[illegible] et [illegible] ipsi
[illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
resignacionem predicti domini Nicolai
de Wladislavia ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
[illegible] predicte
[illegible] domini Johannis [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] litteris apostolicis
[illegible] et
[illegible] [illegible]

[illegible] resignacionem prefati de [illegible] prefate [illegible]

~~[illegible] ... [illegible]~~

Item eidem domino Johanni ... presbitero ... in Zabarthalo ... plebis
impugnacionem ... apostolicam ... Bonifacium papam admissum ... et collacionem et disposicionem
... apostolice reservacioni ... domino Johanni prefato
... collacionem et assignacionem sive per ... alio
quovismodo aut aliquo alio modo in ipsis litteris
apostolicis contentis ... validis ... et forma
in dictis litteris apostolicis expressis ... domino Johanni ...
... assignacionem ... et assignacionem
~~... apostolica ... preinsertis~~
... ipsis ... apostolica ... in ...
... dicimus ipsique domino Johanni ...
... in possessionem ... et corporalem ...
... iuribus et pertinenciis ...
... Rotomagen[sis] ... per dominum ...
... singulis premissis ...
... possit ...
... ul ...
... et ...
... et ...
... Quocirca vobis dominis ...
et cuilibet singulis ... vestrum ...
... in Zabarthalo ...
... alia ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... in Zabarthalo ...
possessionem ... et ...
... corporalem et actualem ...
...

Margin (right): ... apostolice reservacioni ... domini Bonifacii pape ... apostolice ...

Margin (left): ... in ... et ... Capitulo ... ad possessionem ...

ipsius contra dictum Ludovicum ~~[illegible]~~ processus ~~[illegible] vel~~ [admiserint seu admitti quod excludere presumpserit publice vel]
eius pretextu per se ipsius aut fautoribus valitoribus par-
ticipibus et obedientibus eiusdem [illegible] et similiter
ab aliis per ad hoc [et quibuslibet aliis] presumat contra [illegible] premissa
ipsum et premissa omnia et singula ~~premissa~~ [illegible]
processus [illegible] Armenicos [illegible] quibus [illegible]
[illegible] qui nos [illegible] [illegible] et [illegible]
Annunciorum [illegible] ~~[illegible]~~ modis et forma
premissa generaliter omnes et singulos cuiuscumque status
condicionis gradus ordinis aut preeminencie existant
[illegible] processu dni Johannis quondam eciam pape [illegible]
[illegible] in Bartholomeo cum omnibus premissis et processibus
suis in [illegible] et libere assistere ~~[illegible]~~ et admi-
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et possit impedimentum
aliquod ~~[illegible]~~ [illegible] per se vel aliud seu alios publice
vel occulte directe vel indirecte aut impedientibus ipsum
super premissis in aliquo dent consilium auxilium vel fa-
vorem Alamanie cum [illegible] alteri quia [illegible]
[illegible] [illegible] huiusmodi vel aliquis [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et rebellibus ac
ipsum impedientes super premissis in aliquo aut impe-
dientibus dantes consilium auxilium vel favorem publice
vel occulte directe vel indirecte nisi infra [illegible] dies
[illegible] a contradiccione rebellione impedimento
consilio auxilio vel favore huiusmodi [illegible] desti-
terint et mandatis [illegible] ipsius sedis apostolice in hac
parte paruerint cum effectu [illegible] ex tunc
[illegible] [illegible] singulariter in singulos predicta
[illegible] [illegible] [illegible] dnus Archiepiscopus [illegible]
in [illegible] [illegible] in capitulis [illegible] seu conventu
[illegible] et in [illegible] [illegible] [illegible] privilegium
Nobis [illegible] dnus Archiepiscopus [illegible] [illegible] ob
[illegible] pontificalis dignitatis [illegible] [illegible]
in hac parte [illegible] premissa vel aliquid premissorum
[illegible] [illegible] publice vel occulte
directe vel indirecte [illegible] [illegible] dictis
[illegible] premissa [illegible] in [illegible]

Et si hos predictam interdicti per alios sex dies predictos sex
immediate sequentes sustinuerint, simili monitione canonica
premissa in hiis scriptis suspendimus a divinis, et si
predictas interdicti et suspensionis sententias per alios
sex dies predictos sex immediate sequentes, quod absit,
animo sustinuerint indurato, nos exigente [illegible] potius
propter contemptum huiusmodi, eadem monitione canonica premissa
in hiis scriptis excommunicationis sententia innodamus. Ceterum
cum ad executionem huiusmodi ulterius faciendam ne possimus
ipsi ad presens aliis ~~[illegible]~~ prepediti negotiis personaliter
interesse, universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, preposi-
tis, decanis, archipresbyteris, archidiaconis, scolasticis, cantoribus,
thesaurariis et canonicis ~~[illegible]~~ tam cathedralium
quam collegiatarum ~~[illegible]~~ parrochialiumque ecclesiarum rectoribus,
plebanis, viceplebanis ~~[illegible]~~ curatis et non curatis,
vicariis perpetuis, altaristis seu beneficiatis eorum
presbyteris, altaristis, tabellionibus notariis publicis,
clericis et singulis quibuscumque per civitatem
et diocesim Maguntinam et alias ubilibet constitutis et eorum
cuilibet in solidum super ulteriori executione [illegible] mandati
apostolici auctoritate nobis in hac parte commissa tenore presentium ac
committimus plenarie vices nostras donec eas ad nos
duxerimus revocandas, et ipsis nichilominus et eorum cuilibet
in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena quam
in ipsos et eorum quemlibet nisi infra sex dies post quam
presentium dicti domini Johannis vel dicti procuratoris sui fuerint seu
fuerit legitime requisiti seu requisitus, quorum sex dierum
eorum cuilibet [illegible] pro canonica dilacione et canonica
monitione assignamus, ferimus in hiis scriptis, si ea que
nos in hac parte committimus et mandamus neglexerint seu
contempserint contumaciter adimplere, districte precipimus et
mandamus quatenus ipsi vel eorum alter qui ut presentes
ex parte dicti domini Johannis vel eius procuratoris legitimi super
hoc fuerint seu fuerit legitime requisiti seu requisitus, [illegible]
[illegible] [illegible] dominum [illegible] [illegible] sic et coram
dominum in ~~[illegible]~~ [in capella in [illegible]] seu alia loca de quibus expediens
fuerit premissa et instrumenta fideliter publicamus et exequamur

Item quod in huiusmodi compromiss[o] ~~alt~~ aliis dicto [illegible] ~~aut~~
nec non alt[er] ab alio [illegible] perpetualis annatas seu
alterius corporis annatas [illegible] litteris apostolicis [illegible]
[illegible] processus ac omnia et singula in eis contenta vel
et aliis [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~seu lege firmavit~~ ac [illegible] [illegible]
[illegible] et lege [illegible] publicum seu [illegible] dictis
[illegible] poterit seu poterit ; et [illegible] dominum
Johannem [illegible] in et ad [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] processu [illegible] super Jacobi in collatione
Bartholomei [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
seu [illegible] firmavit et defendat [illegible] dictum
Johannem vel [illegible] singulis [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] firmavit ab aliis [illegible]
~~[illegible]~~ fuit plenarie ~~[illegible]~~ [illegible] Et nichilominus
omnia et singula [illegible] fuit et
[illegible] fuit [illegible] plenarie [illegible]
[illegible] tradimus seu [illegible] apud apostolicam [illegible]
et [illegible] processus [illegible] ~~[illegible]~~
Item quod [illegible] dictus Johannes ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] seu [illegible] attemptare [illegible]
vel [illegible] [illegible] litteras [illegible] vel
[illegible] aliquid innovare in [illegible] dicto
dicto Johanni et [illegible] poterit [illegible]
in aliquo vel aliquibus [illegible]
[illegible]
[illegible] in aliquo [illegible] plenarie
[illegible]
[illegible] in aliquo [illegible]
[illegible] in [illegible] litteris ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] in aliquo [illegible] collegii [illegible]
[illegible] ab [illegible] hoc [illegible] possent in
[illegible] vel aliud seu alios et
[illegible]
litteris apostolicis [illegible] ~~[illegible]~~
ac omnia alia et singula [illegible] et litteris [illegible]

vel ~~vel~~ [illegible] seu ~~[illegible]~~ [illegible]

[illegible] [illegible]

quod eundem dominum Johannem vel eius procuratorem contingit
et non per hoc vel aliquo bono seu quempiam alium ceterum
apud dominum Johannem vel eius procuratorem solvenda ~~domum~~
quodlibet dominium continuandi valet [illegible] premissa omnes
omnes et modo quo [illegible] per ipse [illegible] et [illegible]
subiacere Mandamus [illegible] vobis apud [illegible] de premissis
per eum premitti [illegible] solvatur ~~[illegible]~~ [illegible] in supradictis
et expressis Absolvimus vos omnes et singulos
qui contra premissa vel eorum aliqua quomodolibet
venerint nobis vel superiori nostro [illegible] excommunicationis
In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum
presentes literas seu presens instrumentum publicum per Notarium
infrascriptum [illegible] et publicari mandavimus nostrique
officialatus sigilli iussimus appensione communiri Datum et
Actum.



Nicolaus Borzslawic Thezaur(arius) Can(onicus) et offic(ialis) sancte eccl(esi)e Gnez(nensis)
Ven(erabi)li fr(atr)i n(ost)ro d(omi)no .. Walascio Wladislaviensi Salutem et sinceram
in domino caritatem. Dudum nobis in causa appellacionis ad sedem metropolitanam
Gneznensem interposite honeste virginis Katherine filie Bertholdi
de Juniwladislavia a sentencia diffinitiva honorabilis viri domini
Nicolai Canonici et offic(ialis) Wladislaviensis in causa que coram ipso

+ Nobilis

mota fuit Albertum alias Vanthrom armigerum de [illegible] et dictam Kath(erinam)
de et super quibusdam [illegible] et causis aliis prout [illegible]
ordinaria [illegible] [illegible]

Instrumentum Compromissi

In nomine domini amen. Sub anno a nativitate eiusdem millesimo [illegible]
[illegible] indiccione x. pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii
divina providencia pape noni anno [illegible] die lune vicesima mensis
Junii hora vesperorum vel quasi ~~[illegible]~~ in ambitu ecclesie Gneznensis
prope ostium [illegible] Sanctuariorum eiusdem [illegible] in mei notarii publici
et testium infrascriptorum presencia personaliter constituti discreti et nobiles viri domini
Martinus [illegible] [illegible] ecclesie in Sokolniki [illegible] et Andreas de Carnischevo
[illegible] Gneznensis [illegible] suo et sue uxoris [illegible] nominibus pro [illegible]
~~[illegible]~~ super omnibus et singulis litibus [illegible] [illegible] [illegible] in ea et
causis [illegible] et [illegible] inter se [illegible] super quibusdam agris ecclesie in Sokolniki
ut dicitur per eundem nobilem Andream [illegible] et [illegible] villa Carnischevo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eiusdem Andree ibidem in Car
nischevo ac eciam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ibidem
in Carnischevo [illegible] et [illegible] tam coram ordinariis quam coram
delegatis iudicibus tam in ~~Gnesna~~ coram Gneznensi [illegible] ordinaria quam
[illegible] coram [illegible] apostolica delegata [illegible] et [illegible] ac [illegible]
litibus et [illegible] in quibuscumque statu et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et causis ad [illegible] vel alias [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ac [illegible] et [illegible] volentes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] aliquorum [illegible] fuit attemptatum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ac aliis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
aliis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] litium et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] volentes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] ac [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
caritatis [illegible] et ~~[illegible]~~ [illegible] simpliciter et [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] voluntate compromiserunt in [illegible] dominus Martinus parte sua
in [illegible] ac [illegible] viros dominos [illegible] Przibislaum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Johannis in suburbio Gneznensi ordinis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et dominum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] ecclesie Gneznensis et Andreas de Carnischevo parte sua [illegible]
[illegible] dominos [illegible] [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in arbitros
arbitratores laudatores et amicabiles compositores ac [illegible] [illegible] [illegible]

et conveniencius capitulum in dominos arbitros arbitratores laudatores et ami-
cabiles compositores et cum eis in solidum plenam omnimodam liberam
et expeditam facultatem quod super premissis et quolibet premissorum ac aliis
plano sine strepitu et figura iudicii predictis partibus presentibus vel absentibus
vel una parte presente et altera absente ac ipsis partibus vel earum altera vocatis
vel non vocatis die feriata vel non feriata stando vel sedendo sicut
eis placuerit semel vel pluries ac eciam tociens quociens ipsis
videbitur expedire iuris ordine vel sollempnitate et tunc [illegible]
servatis vel non servatis seu obmissis inter partes predictas [illegible]
et inspectam [illegible] et diligenter ac [illegible] utriusque partis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et munimentis [illegible] auditis
[illegible] allegacionibus et responsionibus [illegible] utriusque audire [illegible]
[illegible] [illegible] diffinire arbitrando laudando ordinando [illegible]
[illegible] componendo et alia que [illegible] faciendo prout ipsis
placuerit ac melius et utilius videbitur expedire compromittentes
insuper eedem partes compromissa [illegible] nullo umquam tempore [illegible]
ingenio vel colore [illegible] vel [illegible] revocare nec alio [illegible]
[illegible] media [illegible] parte [illegible] [illegible] Polonie [illegible]
[illegible] media [illegible] [illegible] applicanda et alia media
arbitratoribus et [illegible] amicabilibus predictis dominis arbitris
[illegible] [illegible] compromissum [illegible] et quinquaginta
[illegible] compromissa [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] compromisso
[illegible] soluta [illegible] compromisso nichilominus in suo [illegible]
[illegible] ac [illegible] compromissi [illegible] non obstante [illegible]
arbitratoris laudatoris et amicabilis compositoris [illegible] [illegible]
[illegible] ordinacionem diffinicionem [illegible] et compositorum arbitrandum
[illegible] ipsis dominis melius videbitur expedire Si vero aliquem an[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
aliud [illegible] [illegible] loco suo [illegible] vel [illegible]
arbiter loco absentis possit et valeat [illegible] aliud sibi [illegible]
in collegam et [illegible] inter [illegible] partes [illegible] et [illegible] ar-
bitrorum [illegible] super [illegible] capitulis [illegible] et articulis
predictis partibus et earum quamlibet [illegible] et [illegible] ac [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] circa premissa [illegible]
arbitri arbitratores laudatores et amicabiles compositores [illegible]
et salubriter [illegible] [illegible] non potuit [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad deliberandum et [illegible] [illegible]
articulis [illegible] ipsis compositoribus [illegible] [illegible] ac eciam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] adiudicandum et declarandum
[illegible] arbitrorum [illegible] sibi plena [illegible] [illegible]
arbitri [illegible] plenum posse [illegible] partes [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

qualibet inserturi quod acceptabunt recipient approbabunt et ratificabunt ac ratum gratum et
firmum habebunt arbitrium laudum pronunciationem ordinacionem preceptum et mandatum et quecumque super
premissis et quolibet premissorum dicti duo arbitri arbitratores laudatores et amicabiles
compositores seu alter ipsorum dixerint seu dixerit faciendum, ac illa omnia et singula
per prefatos duos arbitros et quos amicos tamquam sub forma huius compromissi
pronunciata alta sua et dicta seu ordinata laudata pronunciata sententiata precepta et
diffinita fuerint super predictis et quolibet predictorum rata grata et firma tenebunt et
habebunt quod parebunt obedient et acquiescent et contra ea in aliquo
non venient tacite vel expresse directe vel indirecte per se vel submissam personam
et in nullo contra facient de iure vel facto et a premissis vel aliquo premissorum
seu a sua pronunciatione precepto laudo ordinatione vel arbitrio
per ipsos duos arbitros arbitratores laudatores et amicabiles compositores
[illegible] faciendo et faciendis nunquam appellabunt vel provocabunt alias vel
reclamabunt nec super illis vel illorum aliquo recurrent et recursum habebunt
ad arbitrium boni viri renunciantes dicti compromittentes voluntarie
et expresse expresse omnibus in dictis quibus et singulis arbitrio boni
viri ac reductioni habendo ad arbitrium boni viri ac omnibus et singulis
iuribus et legibus canonicis et civilibus, gratiis et privilegiis
per que habitis recursus haberi valeat ad arbitrium boni viri cum [illegible]
iuri [illegible] et civilis [illegible] legis et canonis ac corporis
[illegible] et facto ipsis quomodolibet [illegible] competentibus contra
premissa vel aliquid premissorum per que contra premissa facere possent
[illegible] vel venire, ut autem ipsis predicta omnia et singula predicta
[illegible] firmiter serventur et observentur et contra non faciant vel ve-
niant seu dicerent per se vel alios directe vel indirecte
aliquo iure [illegible] vel non [illegible] [illegible] vel aliquo alio
[illegible] sibi in [illegible] ac dictis duobus arbitris arbitrato-
ribus laudatoribus et amicabilibus compositoribus et michi
notario publico [illegible] solempnem stipulationem promiserunt sub
pena ducentarum marcarum [illegible] sigillatim pena tociens
committenda et si commissa [illegible] [illegible] et persolvenda
per partem inobedientem et non observantem quotiens per aliquam
partium ipsarum per eam contra predicta vel aliquod predictorum
factum ~~[illegible]~~ aut in parte fuerit veniendo et
[illegible] [illegible] declaratione precepto dicte pronunciationi seu
ordinationi et arbitrio dictorum duorum arbitrorum arbitratorum et laudatorum
et amicabilium compositorum. Ita tamen quod pars inobediens et
contradicens aut in [illegible] vel non parens [illegible] effectu
tenebitur dare et solvere penam prenotatam ducentarum marcarum et
[illegible] [illegible] penam [illegible] solutionem pars [illegible] in premissis
[illegible] duos arbitros et [illegible] possit et valeat
[illegible] cum [illegible] [illegible] ac [illegible] quoniam in talibus
possit [illegible] et [illegible] de iure vel facto [illegible]
[illegible] et [illegible] quomodolibet [illegible] [illegible] [illegible]
commissis [illegible] et solutis semel vel pluries aut in parte
vel in solutis nichilominus [illegible] premissa ac omnia et
singula suprascripta in sua [illegible] debeant robore firmitate
Super quibus omnibus et singulis premissis prefati dicti compromit-
tentes petiverunt eis [illegible] notarium infrascriptum fieri unum
vel plura publicum seu publica instrumentum et instrumenta. Acta sunt
hec Anno Indictione [illegible] die mense loco et [illegible] quibus supra
presentibus ibidem Religioso et discreto viris domino fratre Stanislao
[illegible] ordinis sancti Augustini [illegible] [illegible]
Stephano de [illegible] [illegible] [illegible] Jacobo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] Nicolao
dicto [illegible] [illegible] de [illegible] et [illegible]

Et Nobili [illegible] dicto Radzky [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis

Continuacio in eadem [illegible]

Nicolaus Gregorius Thezaurarius [illegible] commissarius [illegible] Gnezn[ensis] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ Wladislaviensis ecclesiarum kathedralium et collegiatarum [illegible]
Wratislaviensis [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] in [illegible]
[illegible] ac aliis quibuscumque [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quos presens [illegible] [illegible] Salutem in domino
et presentibus fidem indubiam [illegible] studiosa diligencia adhibita
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apostolorum [illegible] [illegible] [illegible] domini
Leonardi de Frankenstein [illegible] commissarius [illegible] super appellacionem
[illegible] [illegible] et nobilis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Stolcz
[illegible] [illegible] ad sedem metropolitanam Gneznensem [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] diffinitivam [illegible] domini Leonardi in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Johannem [illegible] [illegible] [illegible] in Stolcz [illegible]
[illegible]. [illegible] super [illegible] [illegible] Allodial et [illegible] [illegible]
ac aliis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] pro Johanne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nobilis [illegible] [illegible] Magistri Busconis
de [illegible] Advocati [illegible] [illegible] [illegible] Gneznensis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magistri
Busconis [illegible] Johannem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellacionem [illegible] ac impugnacionem
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] judicialiter [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] diffinitivam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] peremptorie [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] Magistri Busco [illegible]
nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sigillatim et [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] Gneznensi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] domini Johannis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
appellacionem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] judicialiter [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Johanne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] super [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
metropolitana Gneznensi [illegible] et in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] per nos [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] Johannem
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magistri
Busconis [illegible] [illegible] [illegible] Johanne [illegible] [illegible] [illegible]

17

et scandalum

sub pena excommunicationis et trino peremptorie ac etiam quarto adiciendo mali-
ciam cumulando ~~excommunicandum~~ ad citus et peremptorie terminos
sic sic successive publicis diebus iuridicis feriatis et compe-
tentibus ~~[illegible]~~ diversas cedulas in quibus quinque sin-
gulos quatuor terminos termino competentibus Magistri Busse con-
prius predictos ~~[illegible]~~ ad terminandum litis contestaciones et con-
tra contumaces deputavit sigillatas impressis sigillatas et conventas
ac in ecclesia [illegible] prout publice [illegible] ac in ipsius hostio ad
instar publicorum edictorum qui olim in albo pretoris affigi consue-
verant iuxta observanciam curie consistorii affigens et debite exe-
cutus prefatum Johannem Kopla in quibus predictos quatuor terminos
termino non comparentem nec de libello [illegible] litis super [illegible]
et de aliquibus [illegible] causa debita [illegible] ac contumacem
et [illegible] reputamus contumacem et [illegible]
excommunicari et de eius litteris excommunicatis Nos [illegible]
[illegible] magistri [illegible] voluntatis ac petitionis dicti magistri Busse

[margin: ult° term° de Kopla contumacem]

[illegible] et [illegible] attendentes eundem Johannem Kopla
in quarto et ultimo dictorum terminorum termino non paruit reputavimus
contumacem ~~et [illegible] excommunicatum~~ ipsum [illegible]
excommunicavimus et excommunicatum excommunicationis denunciavimus [illegible]
[illegible] in scriptis. Volentes et [illegible] in [illegible] obedientiam et
sub pena excommunicationis quam in eos [illegible] mandavimus omnibus
[illegible] in scriptis [illegible] parrochialis [illegible] per eu-
[illegible] predictos [illegible] quatenus eundem Johannem sic excom-
municatum [illegible] publice diebus dominicis et festivis in ipsius ecclesia
[illegible] in [illegible] et aliis locis [illegible]
[illegible] publice [illegible] populi
[illegible] diebus [illegible] Tandem [illegible]
[illegible] aliud [illegible] in [illegible] de [illegible] excommunicationis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et sigillorum
[illegible] nos reddat [illegible] In quorum omnium et singulorum fidem et

[margin: testimonium]

presentes [illegible] ~~[illegible]~~
per ~~[illegible]~~ nostri officialatus sigilli impressione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Anno domini M° cccc° quarto indictione XII pontificatus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vel quasi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Magistro Philippo de [illegible] et
Johanne [illegible] de [illegible] notariis publicis [illegible]
[illegible] testibus [illegible]

Forma in qua aliquis aliquem [illegible] suspendatur et judex [illegible] sua appellatione [illegible]

In nomine domini Amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter quod [illegible] anno [illegible] indictione [illegible] die [illegible] mensis [illegible] in [illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible] et [illegible]
[illegible] in judicio [illegible] ad [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] et [illegible]
et [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
et [illegible]
[illegible]
[illegible] et
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] Amen [illegible]

[illegible]
[illegible]

In [illegible] nomine domini Amen [illegible]

Copia sentencialis

Sanctissimo in christo patri et domino nostro metuendissimo domino Bonifacio digna
dei providencia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summo Pontifici pape nono
modernus Nicolaus Brzeszcowicz [illegible] canonicus et officialis Gneznensis
oraciones devotas cum humili obediencia ~~[illegible]~~ ad pedum oscula beatorum. Ad vestre
audienciam deduco per presentes quod cum coram me ut per iudice ordinario
inter honorabiles viros Boguslaum et Michaelem [illegible] ~~[illegible]~~ Gneznensis
ecclesie nunc Michaelem [illegible] parochialis in [illegible] Gneznensis
dyocesis de et super decima manipulari campestri post ipsius [illegible] de
agris duorum mansorum in villa [illegible] et [illegible] per [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libellis [illegible] ~~[illegible]~~.
seu peticionibus summariis [illegible] oblatis litteris super ipsis libellis [illegible]
[illegible] contestata ac iuramento calumpnie subscripto positionibus et articulis
[illegible] ~~[illegible]~~ oblatis responsis et super ipsis articulis nonnullis
testibus [illegible] per partem productis ~~[illegible]~~ receptis et diligenter
examinatis et subsequenter eorum depositionibus et dictis sollempniter publicatis
~~[illegible]~~ ac aliis privilegiis [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
productis et contra productum [illegible] partium [illegible] [illegible]
[illegible] oblatis ~~[illegible]~~ ad omnes alios actus et terminos
iudiciarios [illegible] [illegible] [illegible] ac de [illegible]
[illegible] [illegible] conclusione subsecuta [illegible] et diligenter [illegible]
[illegible] [illegible] actis in presenti causa actitatis ac attestacionibus testium
[illegible] ~~[illegible]~~ necnon privilegiis [illegible] litteris et scripturis
[illegible] per dictas partes coram me productis ipsisque rite [illegible]
[illegible] [illegible] deliberatione [illegible] diligenti [illegible]
deum pre oculis habens [illegible] in scriptis tuli diffinitivam sentenciam ut
sequitur in hunc modum Christi nomine invocato [illegible]
diffinitiva [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] appellatum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
appellantis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
et cum [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicum [illegible]
officialatus sigilli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Gneznensis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Anno [illegible] die [illegible]

Sentencia diffinitiva

In Christi nomine amen. Coram nobis ... Nicolao ... Thezaurario ... et officiali ... Bresten. ... commissario ... ac apostolica ... causa et ... Nicolai ... ac nobiles ... Dobeslaum de Blogie ... actorum et Nicolaum de Pruchowsko ac Michaelem de ... armigeros ... diocesis ... super ... in Blogie ... fuisse ... nobis ad ... possent ... prefatus Dobeslaus ... medietatem ville Blogie ... divisionem ... et ... aliam medietatem ... Michaeli ... de ... patrimonialibus et ... dotalicii ... et octo marcas grossorum ... [illegible] ... et ... valoris ... ville Blogie ... dominio ac ... et ... ac ... et possidebat ... Nicolaum et Michaelem ... dicti ... in dicta ... molestant et perturbant ... ad ... per mortem ... ultimi ... possit ... peticionem ... Nicolao et Michaeli ... impedimentis molestacionibus perturbacionibus ac ... perpetuum silencium imponi et ... prefati Nicolaus et Michael ... dicebant quod licet ... patrimonialibus ... divisi ... possent ... ville ... hereditariis Blogie situatas et locatas ... et ad ... confirmatum ... Martini ... in Blogie ... Wanchoslai ... Wanchoslai ... et ad ... Dobeslao ... se ad medietatem ... et ad mittendum ... Dobeslao ... replicante et ... fuisse ... divisi in bonis patrimonialibus ... prefati nobiles ... et singulis ... confirmari ... ipsis ... in bonis ... voluerint ... in ... et ... nobis ... diffinitivam ... et per nos ... nobis ... partibus ...

Marginal notes: ... ad ... [illegible]; ... ; perpetuum silencium ... [illegible].

et concludi [illegible] in ipsa causa [illegible] et [illegible] pro concluso
dictum processum [illegible] ad nostram diffinitivam sententiam
[illegible] primo statuentes quibus nostram die et hora [illegible] prefato
[illegible] [illegible] [illegible] magistro Bartholomeo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai et
[illegible] [illegible] [illegible] coram nobis apud acta [illegible]
[illegible] in causa huiusmodi sententiam diffinitivam ferri
Nos igitur Nicolaus Strzeszewo et officialis [illegible] [illegible] et diligenter
[illegible] [illegible] et singulis actis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] coram nobis in causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in causa huiusmodi diffinitivam
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] lata.
Strzeszewo [illegible] [illegible] et Officialis [illegible] Gneznensis in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diffinitivam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] in causa [illegible] [illegible]

In nomine domini Amen. Dudum nos Nicolaus Strzeszewo [illegible]
Canonicus et Officialis sancte ecclesie Gneznensis ad instanciam peticionem [illegible]
[illegible] Stanislai Rectoris ecclesie parrochialis in [illegible] Gneznensis diocesis
[illegible] [illegible] [illegible] Laurencium alias [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ collegiate
sancte Marie [illegible] [illegible] et super [illegible] [illegible] et ad obiecta iu-
dicialiter [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] competentem [illegible]
[illegible] citacionis litteras et [illegible] [illegible] executores [illegible] [illegible]
[illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Bartholomeo
de [illegible] Stanislai [illegible] et [illegible] Laurencii [illegible] [illegible] pri-
[illegible] [illegible] procuratores et advocati consistorii nostri Gneznensis de
quorum quidem magistrorum ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] mandatis apud
acta consistorii nostri [illegible] nobis est [illegible] plena fides coram nobis [illegible] et
[illegible] reddendam in iudicio [illegible] sedentibus [illegible]
[illegible] magistro Bartholomeo dicta citacione [illegible] [illegible] [illegible]

auditoris commissarii utrique assistentibus et [illegible] in causa praedicti deputati tergiversantes in spretum praecautionis iniunxisset supplicata et lenitate iuxta modum et observantiam consistorii et dioecesis Gneznensis dudum tentam et retentam moribus approbatam praecauta in iudicium reproducta sua et partis suae libellum oraculo vivae vocis obtulit petens sibi ~~priores~~ terminum ad dandum interesse priores concedi quem ~~[illegible]~~ ad diem crastinam dierum peremptoriam tantummodo duximus concedendum. Qua crastina die veniente dominus magister Bartholomeus nomine patrio partis suae libellum ~~[illegible]~~ seu petitionem summariam exhibuit et porrexit tenorem subtenorem. Coram vobis venerabili viro pro termino libello oblato praefatus magister Buscho nomine patrio dicti domini Laurencii canonici sibi copiam eiusdem libelli et terminum ad dicendum contra priores petiit assignari quem sibi copia decreta ~~[illegible]~~ assignamus ad diem crastinam terminum peremptorium competentem. In quo termino praedicti magister Bartholomeus Stanislai presbiteri et Buscho Laurencii canonici dictorum partium coram vobis iudicialiter comparentibus dictus magister Buscho contra dictum libellum excipiendo verbo dixit et allegavit rem ~~[illegible]~~ fuisse et esse per concordiam et cessione litis et causae suae coram alias honorabili ~~[illegible]~~ viro domino Jacobo canonico praefatae ecclesiae [illegible] locumtenente iudicis in absentia ~~[illegible]~~ domini Petri cantoris et [illegible] ~~[illegible]~~ dictum dominum Laurencium ex una et Mathiam Andream et Albertum Fenczkonis de S. Christophori alias [illegible] eiusdem dioecesis occasione eiusdem [illegible] parte ex altera [illegible] per dictum dominum Stanislaum tunc ipsius partium earundem Mathie Andree et Alberti coram notariis publicis et testibus [illegible] publice et expresse factam transactam et [illegible] copiam et in [illegible] patente receptam eiusdem [illegible] dicto domino Laurencio canonico persolvit et satisfecit [illegible] petens eundem dominum Laurencium canonicum [illegible] dicti domini Stanislai presbiteri et [illegible] iudicium ab [illegible] dicti domini Stanislai [illegible] occasione [illegible] allegi[illegible] domini Stanislai [illegible] adhuc probanda dominus magister [illegible] litis [illegible] publicam manu [illegible] Buscho [illegible] quondam Mathie de [illegible] clerici Gneznensis [illegible] magistri [illegible] dioecesis publica [illegible] non [illegible] subscriptum et signatum iudicialiter exhibuit et porrexit [illegible] per [illegible] magister Bartholomeus [illegible] copiam [illegible] priores [illegible] et terminum assignari postulavit quae [illegible] ad diem crastinam dierum peremptoriam [illegible] termino [illegible] die adveniente [illegible] magistris Buschone [illegible] et Bartholomeo coram vobis iudicialiter comparentibus [illegible] dictus magister Bartholomeus [illegible] coram vobis iudicialiter comparentibus [illegible] obtulit in quibus [illegible]

ipse dominus Stanislaus ecclesie que dictam cessionem fecit fuit nimium inebriatus
nam ipse dominus Laurencius canonicus cum ipso Stanislao ad collacionem inebri-
tatus ipsum inebriari causa procuravit et quia inebriati fuit amente
alieni et omnis actus legitimi eius fuit invalidi petivit dictum
nostrum per nos repelli et dictum dominum Laurencium canonicum ordinatum dicto
suo libello per nos repelli contra quas excepciones dictus magister
Bushko verbo generaliter replicavit et tandem dictis partibus interloqui
petentibus nos in uno alio certo termino ipsis ad hoc assignato
sedentes pro tribunali interloquendo pronunciavimus excepciones eiusdem
magistri Bartholomei contra dictam nostrum productas inepte
ubi in eisdem deductum fuerit quod dictus dominus Stanislaus maxime inebr-
iatus cessit et renunciavit liti et cause huiusmodi dicta audiri ad probandum
admittendas et prefigebamus parti sue certum et peremptorium terminum compe-
tentem ad hoc sentencialiter. Quo termino comparuit magister Bushko
coram nobis judicialiter asserens contumaciam dicti magistri Bartholomei
et partis sue nichil faciendo nec interesse sive probacionem accusavit
petens ipsum reputari contumacem et in eius contumaciam partem
suam ab impeticione absolvi dicto magistro Bartholomeo sibi aliam
dilacionem per nos concedi ad hoc ipsum faciendi postulante nos vero extunc
rigori justicie et ad ipsius maliciam conuinc[endam] sibi aliud terminum peremptorium
ad quandam certam diem ponendo dilacionibus eorum assignavimus Quo in
die dictus magister Bushko coram nobis in judicio comparens contumaciam
dicti magistri Bartholomei et partis sue nichil in eo termino facientis contu-
maciam accusavit petens dictum dominum Laurencium ab impeticione dicti
domini Stanislai absolvi et ipsum [illegible] cessione litis et
cause pronunciari voluntate Nos vero volentes eidem domino Laurencio
in justicia de facto adesse [illegible] ut officium nostrum
debitores partibus prefatis prefiximus diem et horam infrascriptas ad nostram
voluntatem et finalem audiendam eorum pro nunc senten-
ciam quibus quidem die et hora comparentibus dictis partibus coram nobis
judicialiter comparentibus magister [illegible] voluntate et finalem postulante pro-
nunciari postulantibus nos visis et diligenter inspectis omnibus et
singulis actis juribus litis et munimentis aliisque coram nobis acti-
catis et productis in causa huiusmodi servatis interlocutoria dictam
diffinitiva [illegible] et [illegible] ac [illegible] et [illegible]
ut sequitur in hunc modum proferimus Christi nomine invocato [illegible] quia
[illegible] per nos [illegible] abeaiu magistro Bushkone
parte prefati domini Laurencii [illegible] ad [illegible] dicti
impetitum dicti magistri Bartholomei per eundem prefati domini Stani-
slai temporali [illegible] ad tres septimanas et ad media marce
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in quorum omnium et
singulorum fidem et testimonium presentes litteras [illegible]

ut ipsum et partem suam sententia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

interlocutorie et taxacionis expensarum lingwa seu prius scriptum per me publicum
per Nicolaum Notarium infrascriptum et cause huiusmodi coram nobis scribam subscriptum
et publicatum [illegible] mandantes nostri officiolatus sigilli appensione dictum
communiri lata lecta et in scriptis promulgata est hec presens interlocutoria
per nos Nicolaum Strzeszewo Thezaurarium et officialem predictum die lune decima
septima mensis decembris Sub anno domini M° cccc iij° indiccione xj
presentibus venerabilibus et circumspectis viris dominis Nicolao Strosberg preposito
Nicolao Gorka et Martino canonicis Boguslao vicario ecclesie Gneznensis
expense vero taxate die lune xxij mensis aprilis hora tercia vel quasi consistorii
in Gnezna in causa huiusmodi sub anno domini M° [illegible] quarto pontificatus
predicti domini Bonifacii divina providencia pape noni anno quintodecimo presentibus circumspectis viris
magistro domino Nicolao [illegible] altarista Gneznensis Petro de Zawichost
advocato et Petrasio de [illegible] procuratore consistorii in Gnezna
testibus ad premissa vocatis et rogatis interlocutoria Summa in causa Jacobi cantoris Crusviciensis

In nomine domini Amen Nos Nicolaus Strzeszewo Thezaurarius canonicus et
officialis ecclesie Gneznensis recepto appellacionis nostro presentato nobis et presentibus publico manu discreti
viri Bernardi olim Przibislai de Przilang clerici Cracoviensis publici imperiali
auctoritate notarii subscripto et consignato ad sedem metropolitanam et curiam Gneznensem
parte providi viri Jacobi [illegible] de Slothowo [illegible] Wladislaviensis dyocesis
interposite [illegible] [illegible] viri domini Nicolai canonici et officialis Wladislaviensis
[illegible] [illegible] et [illegible] ex commissione [illegible] [illegible]
honorabilis viri domini Nicolai canonici et officialis Wladislaviensis contra dictum Jacobum [illegible] ad
instanciam honorabilis viri domini Jacobi Cantoris ecclesie Crusviciensis per et super [illegible]
[illegible] per dictum Jacobum [illegible] in villa Slothowo illatorum et eorum occasione
[illegible] domino [illegible] [illegible] latis et promulgatis eidem domino Jacobo ad presens
et omnibus et singulis actis [illegible] [illegible] et [illegible] quibus in ipsa
causa uti et se iuvare voluisset addatenus et alias opponendi quod [illegible]
voluisset contra appellacionem [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] et [illegible] [illegible] ad omnes et singulos actus et [illegible] iudiciales
[illegible] et [illegible] et usque ad [illegible] [illegible] appellacionis huiusmodi [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] peremptorie competentem per [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coram nobis [illegible] [illegible] circumspectus vir
magister Petrus de Zabichost advocatus consistorii in Gnezna procurator prefati Jacobi
Casuba [illegible] [illegible] [illegible] mandato nobis [illegible] acta cause huiusmodi [illegible]
plena fides coram nobis ad [illegible] et [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et observancia dyocesis et consistorii Gneznensis [illegible] [illegible] et observatam [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sigillato [illegible]
prefatique domini Jacobi Cantoris non comparentis nec [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] libellum seu peticionem [illegible] [illegible] [illegible] in scriptis
[illegible] huiusmodi sub tenore Coram vobis [illegible] [illegible] libelli oblacione [illegible]
vir magister [illegible] de [illegible] advocatus [illegible] consistorii [illegible] [illegible] [illegible] prefati domini

Marginal notes (left): [illegible] | [illegible] | reproductio

Januarii cantor [illegible] presidens mandato nobis sed e plena sedis [illegible] domini
Wincentii mox et incontinenti eadem durante audiencia nomine procuratorio partis
et [illegible] sue contra [illegible] procuracionis [illegible] sibi copiam
[illegible] prius datam et terminum assignatum ante eam [illegible] assignari postulavit
que [illegible] copia ad eundem diem peremptorium [illegible] statuendo
qua die adveniente constitutus magister Petrus Jacobi [illegible] et [illegible] domini
Januarii cantoris principalium partium [illegible] procuratoribus coram nobis iudicialiter comparentibus
constitutus magister Busko suo [illegible] termino [illegible] ante appellacionem [illegible]
[illegible] petens ipsam appellacionem [illegible] et [illegible]
statuit [illegible] repelli constitutus Jacobus appellans [illegible]
[illegible] [illegible] magister Nicolaum
[illegible] ut [illegible] et [illegible] remitti [illegible]
[illegible] dictus magister Busko [illegible] publicum [illegible]
constituti domini Nicolai officialis Wladislaviensis ipsius sigillo rotundo [illegible] et
[illegible] in pergameno pendenti sigillatum manu
[illegible] magistri [illegible] Bogusslai de [illegible] Przibislai de Slomniki scriptum
[illegible] et signatum eum quod [illegible] dictus dominus [illegible]
et [illegible] dominus magister Petrus copiam [illegible]
[illegible] Petrus ipsam appellacionem [illegible] et [illegible]
statuit [illegible] repelli constitutus Jacobus appellante [illegible]
iudicialiter [illegible] officialis Wladislaviensis [illegible] ut [illegible]
et [illegible] remitti dicto magistro Petro copiam [illegible]
[illegible] et [illegible] que [illegible] assignari
sibi [illegible] et [illegible] [illegible] constitutis [illegible]
[illegible] magistro Petro et Buskone partibus [illegible]
[illegible] [illegible] domino [illegible] Bogusslao [illegible] et [illegible]
[illegible] vigore commissionis et mandati nobis officialatus in [illegible] in [illegible]
dominum Nicolaum archiepiscopum Gneznensem [illegible] omnes [illegible]
appellacionum et [illegible] alias [illegible] et [illegible] Gneznensem [illegible]
[illegible] et [illegible] audiendas et [illegible] nobis
[illegible] ac [illegible] Gneznensem
[illegible] [illegible] [illegible] magister
Petrus [illegible] diem [illegible] et [illegible]
[illegible] magister Busko [illegible] ipius [illegible]
[illegible] audienciam [illegible] dominum Bogusslaum
[illegible] postulavit [illegible] voluntate [illegible] diem et
[illegible] sentenciam [illegible]
[illegible] magister Petrus de Zabouchost Jacobi appellantis et Busko de [illegible] domini Januarii
cantoris principalium [illegible] ad [illegible]
et capituli Gneznensis [illegible]
[illegible] et allegacionibus [illegible] et [illegible]
[illegible] Nos igitur Nicolaus officialis Gneznensis [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] cum [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]

Dominis prelatis petentibus [illegible] in ea [illegible] subscripta [illegible] titulis et principalibus ac [illegible] et principalibus ut sequitur in hunc modum [illegible]

Remissio

Nicolaus [illegible] Thesaurarius [illegible] officialis [illegible] commissarius [illegible]
administrator [illegible] spiritualium deputatus [illegible] domino Petro Cardinali [illegible]
in Wratislavia [illegible] altaris [illegible]
Sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum dominum Bonifacium divina providentia papam nonum [illegible]
[illegible] bulla plumbea more Romane curie impendenti
bullatas sanas [illegible] et integras nos [illegible]
[illegible] Bonifacius episcopus servus servorum dei dilecto filio [illegible]
[illegible] magistri de [illegible]
[illegible]
[illegible] Datum Rome apud sanctum Petrum [illegible]
[illegible] Anno [illegible]
[illegible] de [illegible] et nobilis de [illegible]
[illegible]
[illegible] publicorum [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] apud [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

in obedien[ti]e [illegible] [illegible] autem $\overset{\text{Apostolicum}}{\text{contra}}$ [illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible]
[illegible] de [illegible] quatenus [illegible] ad [illegible] [illegible] temporis [illegible]
dicto domino Paulo (*above the line:* decano) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ quod [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
sub [illegible] sigillo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
temporis [illegible] [illegible].

Citacio ad absolvendum (*above the line:* et inhibicio) Georgii Pirga
contra Regem Polonie

Nicolaus [illegible] Thezaurarius [illegible] et officialis generalis [illegible]
et commissarius [illegible] domini [illegible] [illegible] ecclesie kathedralis Cracoviensis [illegible]
[illegible] ac ad [illegible] [illegible] [illegible] Cracovien[sis] [illegible] et [illegible]
parrochialium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] Cracovien[sis] et aliis [illegible] [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible]
Salutem in domino et [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et
domino [illegible] domino Nicolao [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Cracovien[sis] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] publica manu [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] clerici Cracovien[sis] publici imperiali auctoritate notarii [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Georgii Pirga de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] domini domini Wladislai illustris regis Polonie et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini Nicolai [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] Cracovien[sis] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
Pirga [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de
Anno domini millesimo tricentesimo nonagesimo [illegible] ~~[illegible]~~ de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini Nicolai
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini Nicolaus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] publicum [illegible] Georgii
Pirga ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

de iure
inviolabiliter et indissolubiliter ante [illegible] [illegible] [illegible] obstant[e] [illegible]
animum [illegible] et [illegible] [illegible] dicte [illegible] [illegible]
dicte Sibille alias Agnetis [illegible] plene [illegible] sufficient[er] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quamdiu [illegible] diffinitiva sentencia [illegible]
matrimonium inter [illegible] Gregorium de Randenburg et dictam Agnetem
fore [illegible] contractum et celebratum et carnali copula subsecuta consummatum
ipsamque Sibillam alias Agnetem eidem Gregorio fore restituendam et ad
[illegible] quamdiu appellacio [illegible] [illegible] [illegible] ante [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
iure [illegible] declararet adulteram et [illegible] adulterii [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diffinitiva sentencia [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] appellacione [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dicti Gregorii de Randenburg [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sibilla alias Agnes
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sibilla
[illegible] [illegible] [illegible] eidem Gregorio [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sibilla [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sibil-
le alias Agnetis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellacionis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] Gregorio et aliis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellacione
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellacionis
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et Sibille alias Agnetis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Gregorium de Randenburg [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
appellacionis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] et singulos [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] diffinitiva [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] appellantis [illegible]
[illegible] [illegible] appellacionis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

Marginal notes: [illegible]

Brunn et Wissle appellantis pro parte dicti procuratoris mandato nobis apud
acta nostra exhibito quod licuit et sine fide docuimus cum nobis humiliter ~~petiverit~~
~~salubriter~~ [illegible] iuris reddenda petitam salubriter competenti dictam causam
[illegible] Albertum [illegible] dicti domini Nicolai Archiepiscopi emanatis et litteris ~~[illegible]~~
[illegible] more et consuetudinem in dicta ecclesia Pragensi [illegible]
et manibus [illegible] apostolicum [illegible] quatuor Sigillis [illegible]
[illegible] uno [illegible] domini Archiepiscopi [illegible] alio [illegible] et [illegible]
et tribus [illegible] in eisdem [illegible] depositionem anno [illegible]
[illegible] in pergameni [illegible] [illegible] [illegible] sigilla
[illegible] reputantem [illegible] [illegible] [illegible] Gregorii [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]
ante [illegible] appellationem dictae ~~[illegible]~~ et [illegible] [illegible] vel in [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ quandam intitulatum libellum
[illegible] [illegible] summarie in [illegible] huius appellationis [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ Gregorium [illegible] ~~[illegible]~~ reputantem
[illegible] et in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Gregorium ad [illegible]
dicto libello [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] Pragensi [illegible]
[illegible] legendam et in [illegible] [illegible] [illegible] publicari [illegible]
dicti [illegible] [illegible] assignando ~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible]. Nos vero
[illegible] Gregorius quo ad [illegible] [illegible] huius [illegible] [illegible] [illegible] reputanto
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellationis huius ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] magistro Bartholomeo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Gregorium et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dicto libello [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] magistri Bartholomei [illegible]
non [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sigillis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] publice [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] Gregorium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] summarie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
reputantem et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] magistri Bartholomei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] appellationis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] et [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
et in [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

mandant . . . quatinus citacionis . . . prefatum Brigerum ad partes malitia quia dicti
adherentes eius . . . in predictis ministeriis . . . et oppressionem . . . supra
expressato . . . ad . . . ecclesie Bruxellensis adeo
. . . prefati domini . . . absolucionis ~~[illegible]~~ retemptationem ac . . .
tam . . . immerito . . . et in . . . prefatum . . . pro parte dicti
supplicando quatinus . . . volentes eidem Magistro Bartholomeo . . .
. . . in . . . ad . . . dicti . . . cum dictum . . .
. . . Administratoris dicti . . . prefatus Magister Bartholomeus . . .
. . . judicialis . . . prefatum . . . citacionis . . . prefatum
. . . quatinus . . . et . . . contentum de
. . . sigillis impressis sigilla et . . . Brugensis publice . . .
et in . . . publicas . . . affixa . . . prefatum
Brigerum de Randerode . . . in . . . quod . . . pro parte
. . . citacionis . . . citacionis . . . in . . .
. . . [illegible] . . . dicti . . . et . . . in . . .
ac . . . dicti . . . et . . .
. . . prefatum . . . absolucionis retemptationem
ac . . . ~~[illegible]~~ . . . et . . .
supplicant Nos . . . Brigerum . . . et . . .
. . . fuerit . . . citacionis . . .
. . . et . . . et . . . contra . . .
absolucionis . . . supplicant . . . Magistro
Bartholomeo . . . et . . . ad . . .
de . . . de . . . et . . .
. . . Magistri Bartholomei . . . Magistri Bartholomei in
. . . prefatum . . . absolucionis . . .
. . . supplicacionis . . . absolucionis ~~[illegible]~~
. . . absolucionis ~~[illegible]~~ . . .
. . . et . . . annulla
. . . ac . . . et . . .
. . . in . . . et . . .
. . . et . . . et . . .
. . . et . . . ~~[illegible]~~ . . .
et . . . in . . . et . . . quod in . . .
et . . . in . . .
. . . ad . . . per . . .
. . . prefatis decanum et capitulum . . . absolucionis
. . . prefatum Brigerum de Randerode . . . in . . . publica . . .
. . . et . . . singulis
. . . prefatum . . .
. . . cum . . .
. . . et de . . . in . . .
. . . et . . .

xx



Sentencia diffinitiva

In nomine domini amen. Cum coram nobis discretus vir dominus Myro-
slaus Rector et Altarista ecclesie Brun[illegible] Johannem de Po-
polo presbiterum Brun[illegible] dioc. etc. et super ecclesia prout [illegible] in-
[illegible] in [illegible] Brun[illegible] coram nobis Nicolao Swrcz-
berg ipso et vicario in spiritualibus generali ac officiali [illegible] Brun[illegible]
ecclesie tamquam Iudice ordinario per nostras Citaciones sine
certos executores nostris sigillis more dicte Brun[illegible] diocesis [illegible]
in execucione huiusmodi [illegible] traxisset in causam ad certum
diem In quo prefatus Myroslaus comparens per se et in propria persona
dicta Citacione oblata et ad nostrum Iudicium reportata prefatum Joha-
nnem de Papolo in dicta Citacione nominatum contumacem accusavit
quem prout merito erat contumacem reputavimus petens eidem contu-
maci terminum assignari ad dandum seu recipiendum libellum seu peticionem
summariam [illegible] ac eundem Johannem per nostram Citacionem
[illegible] ad diem prefixum veniens in iudicio prefatus Johannes
per se et in propria persona coram nobis similiter petivit sibi eundem terminum assignari
ad hoc eidem faciendum ad certam diem, quem terminum peremptorie eidem sic
prefiximus et peremptorie duximus prefigendum. In quo prefatus Myroslaus
per se et in propria persona coram nobis in Iudicio comparens et offerens in scriptis
quendam libellum inferius descriptum accusavit contumaciam dicti Johan-
nis non comparentis nec tamen huiusmodi satisfacere curantis, contumacem reputari
merito prout erat, et tamen incontinenti comparens prefatus Johannes copiam dicti libelli
sicut prefatum ipsum Myroslaum oblati [illegible] ad offerendum
eciam suum libellum in scriptis [illegible] assignari postulavit [illegible] condecentem
et peremptorie ad offerendum [illegible] libelli eidem Johanni assignavimus
instancia eius petita. In quo termino Magister Bussko [illegible] Consistorii nostri
[illegible] dicti Myroslai de eius mandato [illegible] nobis constabat in Iudicio
nomine dicti Myroslai comparens contumaciam dicti Johannis non comparentis
nec offerentis libellum suum in dictum terminum [illegible] accusavit, quem merito
prout erat contumacem reputavimus. Tamen Johannes mox veniens in
Iudicio suum libellum [illegible] tenores
et primo prefati domini Myroslai tenor talis erat. Coram vobis [illegible]
[illegible] domino Nicolao Swrczberg ipso et officiali ac vicario ecclesie
Brun[illegible] Ego Myroslaus rector et altarista ecclesie Brun[illegible]
[illegible] coram et adversus dominum Johannem gerentem se presbiterum de Popolo

peremptorie petentes mox [illegible]

[illegible] prout [illegible] ad [illegible] per nos [illegible]

Gneznensis dioc. et contra quamlibet personam aliam pro vos in Judicio
vestro litem contestando coram vobis contra eum querela propono et dico quod licet
ad Ecclesiam parrochialem sancti Michaelis in Suburbio Gneznensi
vacantem per mortem et obitum quondam domini domini Mathye
lapsi ultimi et immediati Rectoris Ecclesie eiusdem de anno domini
millesimo quadringentesimo xc sexto quadam die de mense Novembris pro tunc
et honorabiles patroni Jus patronatus habentes Gneznensis et sunt debito
tempore rite et canonice presentarunt et presentes et statuta provincialia et
consuetudines ipsius Ecclesie Gneznensis habent et observant ipsi Jure
speciali habentes quod nullus alius quam de gremio supradicte Ecclesie
Gneznensis vicarius et litteratus clericus ibidem existens statuti propositus
ad ipsam Ecclesiam sancti Michaelis predictam valeat atque possit
presentari et investiri. Tamen idem Johannes presbyter contra statuta
et consuetudines dicte Ecclesie Gneznensis graduens et infringens
simul [illegible] infractores et violatores dictorum statutorum ac
penis et dicte Ecclesie pontificalibus latis non formidans a
gremio prenotate Ecclesie Gneznensis non existens unus nullum beneficium
[illegible] obtinendo, cum sit promotus Ecclesie sancti Michaelis
in parrochia ipsius quod hereditarie contra Jura et canones
volens esse fore per presbiterum patronos patronatum secus contra deum
et Justiciam ipsam Ecclesiam possessionem occupavit [illegible]
fructusque et redditus ipsius Ecclesie occupando et eam singulis
annis communi estimacione deductis laboribus detentam in xx [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible] seu [illegible] et investi-
tum dicte Ecclesie sancti Michaelis impedivit et nititur impedire
[illegible] et [illegible] salutis [illegible] et [illegible]
dicti [illegible] sepe et sepius tam [illegible] quam eciam
litteris [illegible] suam [illegible] continentes [illegible] domini domini
Nicolai [illegible] tunc Administratoris [illegible]
[illegible] restituit ut ab occupacione et possessione ac eciam [illegible] dicte
Ecclesie cederet. Tamen hec facere minime curavit. Quare
peto per vos dominum [illegible] et [illegible] sentenciam diffinitivam
[illegible] decerni et declarari dictam [illegible] fuisse et esse [illegible]
[illegible] atque nullam [illegible] tamquam [illegible] Ecclesie [illegible]

Ecclesie Gneznensis semoto et excluso iuxta statuta provincialia cuius collacionis
Jus competere nec posse competi [illegible] non obstante predicta frivola
et iniusta presentacione patronorum suorum ad ipsam Ecclesiam sancti Michaelis
archangeli presentatum confirmandum et investiendum fore ac investisse et
confirmasse debere Ipsum eciam dominum Johannem cogi et compelli
ad dandum et solvendum xx marcas proventus Ecclesie sancti Michaelis
predicte racione spolii quod fecit de ipsa Ecclesia violenter se intromittendo
et bona ipsius ac fructus percipiendo tum eciam medio iuris debitis accedente
~~[illegible]~~ preinde vestrum officium ad hoc humiliter implorando Item eciam
peto expensas in lite factas et faciendas deficiendas salvo Jure addendi
minuendi corrigendi etc. et aliis Juris beneficiis michi semper salvis de quibus
protestor et hec omnia suprascripta sunt vera et notoria et paratus sum
ea probare loco et tempore opportunis Tenor vero alterius libelli
sequitur sub hac forma Coram vobis venerabili domino domino Nico-
lao preposito nostro in spiritualibus vicario ac Officiali sancte Ecclesie Gneznensis
Ego Johannes de Popowo presbiter [illegible] diocesis Gneznensis contra et adversus
[illegible] gerentem se pro vicario et administratore Ecclesie Gneznensis et contra
aliam personam pro vero in preiudicio legitime intervenient cum querela propo-
no et dico in iure sicut de anno domini millesimo cccc xiiii quadam
die de mense Julio ad Ecclesiam sancti Michaelis in suburbio
Gneznensi vacantem per mortem discreti viri domini Mathie lapsi ulti-
mi et immediati Rectoris seu plebani Ecclesie sancti Michaelis pre-
sentatus per veros et legitimos patronos Jus presentacionis seu collacionis
obtinentes fuerim et sum rite et racionabiliter presentatus huiusmodi et obti-
nuerim vere et pacifice possessionem Ecclesie eiusdem dicte fructus et reddi-
tus pacifice sepe fate Ecclesie utute Comendam per dominum Nicolaum
Strzeszewski tunc Administratorem Ecclesie Gneznensis ad dictam fere
Curiam confirmacionem et Investituram [illegible] Archiepiscopi michi fuerunt eme-
runt quod potuisset per vim dumtaxat [illegible] percipiendo et recipiendo
nullo contradicente Tamen idem [illegible] prefatum quia dictus sponte
animo iniuriandi et calumpniose asserens se licet false per quosdam fictos
et excogitatos patronos eiusdem Juris presentacionis seu collacionis obti-
nentes Ecclesie in dicte fuisse et esse [illegible] presentatum [illegible]

post eandem sui
proclamacionem nunc
factam ad [illegible]
perempcionis cum
nullus apparuisset
contradictor aliud
quod Jus canonicum
non obstasset

provisione et investitura dicte ecclesie cum iure et iustitia defacto contra no
de iure impedit et impedivit [non desistit] sive fecit magnum preiudicium et scandalum
plurimorum. Idcirco peto per vos dominum iudicem pronunciari decerni et declarari
pronunciando declaratam meam et omnem factum dictorum verorum et legitimorum pa
tronorum ecclesie supradicte iure collacionis et presentacionis obtinentium fuisse
et esse verum legitimum et canonicum presentacionemque dicti Mroslai per dictos suos
fundatores et progenitores patronos fuisse et esse iniustam et iniquam subrepti
tie apud ordinarium tamquam iniustam et iniquam nullumque ius ad ipsam
ecclesiam sancti Michaelis competere aut competi debere. Quinimmo dictum
dominum Mroslaum iniuste impedivisse et eciam impedire et indebite et iniuste
inquietatum esse fuisse. Non obstante presentacione sua frivola et iniqua
predictorum patrorum suorum pretensorum et iniquorum patronorum nullum ius presta
cionis dicta ecclesia apud Mroslaum obtinere ad ipsam ecclesiam prelibatam
sancti Michaelis me confirmandum et investiendum fore ac confirmari
et investiri debere omnibus exceptionibus remotis in iure vestra iusticia mediante officium
vestrum ad hec humiliter implorando. Item peto expensas olim debitum ac in eo
in lite factas et protestor de faciendis. Ordinario iuris iure dicto ut dicto
ac iuris beneficio semper salvis. Et hec eciam omnia suprascripta fuit
terra notoria publica et manifesta et patens fuit ac probari tempore et
loco opportunis. Quibus premissis oblatis hinc inde libellis tamquam
presentes magistro Busko procuratore dicti domini Mroslai quam dictus
Johannes in iudicio coram nobis comparuit ad deliberandum ad iurandum
iuramentum de calumpnia utrumque vitamque dicendi super pre
dictis libellis quod tota pars ea tunc eos impugnare poterunt unus
tamen presentis magistri Buskonis procuratoris utriusque Johannis per eos dato presentes
dictus Mroslaus principaliter ipse et in propria persona sua cum nomine
eciam dicti magistri Buskonis procuratoris sui coram nobis in iudicio
comparens obtulit se paratum ad iurandum de calumpnia utrumque
et veritate dicendi in parte ea incumbens contumacia dicti Johannis
ad eundem iuramentum de ipsa calumpnia nec inducto libello suo quem
reputavimus prout erat merito contumacem. Nam Johannes coram nobis
in iudicio expresse dixit se nolle litigare pro dicta ecclesia sancti
Michaelis quia sua non interesset sed [illegible] patronorum et sic se in iudicio

absentavit Nosque Mirosslaus principalis [illegible] prefatus ad
sancta dei ewangelia iuramentum de calumpnia vitanda et veritate di-
cenda recepimus et quantum in eo fuit mediante libello parte prefati
Johannis oblato per verba negativa [illegible] prout moverunt fore
vera et petita fieri non debere animo litem contestandi Et
incontinenti petiit sibi terminum ad ponendum et articulandum recipiente
ea in contumaciam prefati Johannis a nostro iudicio tunc recedentis
ut prefertur terminum assignari Nos vero citari prefatum Johannem ad hoc idem
faciendum per nostras citationes literas Nos quidem termino predicto citacionem
predictam instante dicto Mirosslao concessimus ad idem faciendum ad venerem
terminum peremptorium et condecentem Quo termino adveniente Magister Busko
procurator supradicti prefati domini Mirosslai produxit certas posiciones et articulos
ac citationem a nobis ut prefertur emanatam sigillis citatoris executoris
sigillatam et executam et accusata contumacia dicti Johannis posiciones
et articulos suos produxit recipi et termino huiusmodi satisfacere non
comparentis quem reatum huiusmodi prout erat contumaciam reputavimus
contumacem sibique Johanni terminum peremptorium et competentem assignari
ad dicendum et opponendum quidquid vellet [illegible] vel excepciones
dicere contra huiusmodi posiciones et articulos aliquantum articuli et attendendum
easdem aliquantum posiciones tenerentur et per [illegible] litteram
peremptorie citari ad diem certum terminum competentem Nos autem
dato dicto termino ut petebatur prefatum Johannem citari mandavimus
ad hoc faciendum ad terminum competentem In quo prefatus Magister
Busko procurator coram nobis in iudicio comparens prefati Johannis non
comparentis contumaciam accusavit et in eius contumaciam dicta citatione
[illegible] ad iudicium producta ad probandum et probanda dicta
[illegible] singula [illegible] et alia omnia quibus
[illegible] vellent [illegible] in ea parte assignari et peremptorie
citationes literas peremptorie citari dominum Johannem ad peremptorium
terminum competentem citari Nos itaque citationem fieri ad diem certum
diem sic mandavimus In quo prefatus Magister Busko procurator in

Iudicio coram nobis comparens cum privilegiis litteris exemptionibus et
immunitatibus eorundem competentibus summariam produxit que sunt talis. Petit
igitur dictus procurator nomine quo supra quatenus domini officialis et deinde
diffinitivam sententiam pronunciantes dictam ecclesiam et decimas collationem et
provisionem predictas fore et esse cum iuribus suis decimis et debitis
fructibus earundem competentibus ecclesiam sancti Michaelis cum [illegible]
et pertinentiis suis ad ipsum dominum et monasterium spectasse et spectare ac
pertinuisse et pertinere et ipsos ad manendum fore et admittendos dictum
Iohannem in ecclesia sancti Michaelis vel ad ipsam nullum ius competere
competisse vel competere ipsumque Iohannem ab occupatione intrusione de-
tentione et usurpatione predictis amovendum fore et amoveri ipsumque
per (?) in possessionem corporalem possessionem ipsius ecclesie sancti Michaelis
cum omnibus iuribus et pertinentiis suis ponendum et inducendum fore
et ipsos positos et inductos intrusionem occupationem usurpationem de-
tentionem denegationem recusationem et retentionem predictas fuisse et
esse temerarias iniustas iniquas illicitas et de facto dumtaxat
presumptas. Et de et super ipsa ecclesia sancti Michaelis et intrusione
usurpatione occupatione et detentione denegatione contradictione et
recusatione predictis ipsi Iohanni perpetuum silentium imponendum et ipsum
imponi. Et de et super premissis omnibus et singulis coniunctim et divisim
sibi dicto nomine fieri iustitie complementum vestrum officium
benignum humiliter implorando. Et premissa omnia et singula coniunctim
et divisim petit dictus procurator dicto nomine omni via quacumque
ac forma quibus melius et efficacius potest et debet simul cum
dampnis et interesse fructibus inde perceptis et percipi potu-
erunt et percipientur ac expensis factis et deinde faciendis protestatur
Salvo iure addendi minuendi corrigendi declarandi mutandi corrigen-
di (?) ac alias petitionem de novo dandi et quotiens sibi videbitur (?)
utilius expedire. Exhibuit igitur dictus litteras instrumenta
et privilegia munimenta ac petitionem prestitis (?) magister [illegible]
procuratoris contrarium dicti Iohannis non producentis aliqua iura pro parte
sua assistentia (?). Nos reputavimus quo ad actum huiusmodi
contumacem petens sibi terminum assignari ad dicendum et opponendum

ad contradicendum quidquid vellet dicere vel excepcionem contra predicta
Cum vero litis septimus publica et communicata per eorum Citacionis
literam tum assignatum que assignavimus Johanni iudex ad hoc
faciendum Jacobus prefatus magister Bertoldus procurator coram nobis
in iudicio comparens predictum Johannem non comparentem licet tunc temporis
sufficienter exspectatum contumacem accusavit, et in eius contumaciam
per eum Citacionis literam in hac causa ad concludendum et concludi videndum
vel dicendum et allegandum causam racionabilem quare hoc fieri non
debet citari decreta citacionem fieri decrevimus ad certum terminum diem
que tum eciam dicto magistro Bertoldo procuratori ad hoc faciendum coram
nobis assignatum Jacobus prefatus magister Bertoldus coram nobis in
iudicio comparens dictum Johannem non comparentem licet in huiusmodi causa conclu-
sum vel concludi videndi exspectatum contumacem accusavit. Et in eius
contumaciam quantum in eo fuit concludens, se tum per nos in eadem con-
cludi et pro concluso haberi postulavit. Unde nos dictum Johannem ad
comparendum terminis sufficienter exspectatum ad hoc debita assignatum
reputavimus, prout erat iusticia exigente contumacem, et in eius
contumaciam una cum dicto magistro Bertoldo concludente et conclu-
di petente in eandem causam conclusimus ac habemus et habere volumus
pro concluso. Et ~~[illegible]~~ nichilominus instante et petente eodem magistro
Bertoldo procuratore ad diffinitivam sentenciam in dicta causa audiendam
et videndum per nos ferri prefatum Johannem per nostram Citacionis
literam peremptorie citari fecimus et mandavimus ad diem et horam
inferius annotatis, expectatisque diem et horam cum magistro Bertoldo
procuratore prefato ad eandem. Advenientibus die et hora huiusmodi
prefatus magister Bertoldus procurator nomine procuratorio quo supra coram
nobis ex iudicio comparens prefatum dominum Johannem non comparentem licet
diffinitivam sentenciam in huiusmodi causa ferri per nos et audiri exspectatum
contumacem accusavit, et in eius contumaciam prefata contra predictum dominum
Johannem excepcionem per nos fieri et promulgari et eam in scriptis postulavit in
deducta et petita in conclusionem petentibus pro libito. Nos igitur

dictus magister Busconis petiit instanciam contra Johannem
non comparentem quamvis sufficienter citatum reputamus pro
eius contumacia [illegible] in eius contumaciam cum eius absenciam
dei presencia [illegible] repleri [illegible] diligenter [illegible]
omnibus et singulis [illegible] septimis et [illegible] ut [illegible]
[illegible] terminis [illegible] apud [illegible] huius causis [illegible]
[illegible] cum diligencia necessaria et matura super eis [illegible] inter
nos quia cum dominus [illegible] et [illegible] cum Reverendissimo
domino Dobrogostio Archiepiscopo decretorum doctore et eius Capitulo
Ecclesie Gneznensis [illegible] quibus de hiis omnibus et singulis relacionem
plenariam fecimus et [illegible] deliberacione prehabita de iurisperitorum
et dicti Archiepiscopi et eius Capituli consilio et assensu ad nostram
diffinitivam sentenciam [illegible] ut infra sequitur [illegible]
[illegible] processimus et [illegible] que [illegible] et quia
[illegible] et [illegible] pronunciamus [illegible] et [illegible]
in hunc modum: Christi nomine invocato pro tribunali sedentes
et solum deum pre oculis habentes de Reverendissimi in Christo patris et
domini nostri domini Dobrogostii decretorum doctoris Archiepiscopi et eius
Capituli Ecclesie Gneznensis et aliorum iurisperitorum quibus de premissis
[illegible] plenariam relacionem fecimus consilio et assensu super hoc
inter nos matura deliberacione prehabita [illegible] in ipsa causa [illegible]
[illegible] pronunciamus [illegible] per hanc nostram
diffinitivam sentenciam quam ferimus in hiis scriptis [illegible]
collacionem et provisionem predicto Mroczslao de dicta Ecclesia sancti
Michaelis factas fuisse et esse [illegible] et [illegible]
[illegible] ecclesiam sancti Michaelis cum iuribus et
pertinenciis suis ad ipsum Mroczslaum [illegible]
[illegible] adiudicandam fore [illegible] Johanni
in dicta Ecclesia sancti Michaelis [illegible] ad eandem [illegible]
[illegible] seu competere [illegible] Johannem [illegible]

detencioni et usurpacioni predictis amovendum fore et quatenus de
iure possumus amovemus ipsumque Michaelem in corporalem
possessionem seu quasi ipsius ecclesie sancti Michaelis cum iuribus
et pertinenciis suis ponendum et inducendum fore et quatenus de
iure possumus per birreti nostri tradicionem ponimus et in-
ducimus dictasque intrusionem occupacionem et detencionem fuisse
et esse temerarias et iniustas et de et super ipsa ecclesia sancti
Michaelis eiusdem intrusionis occupacionis et detencionis predictis dicto
Johanni perpetuum silencium imponendum fore et imponimus eundemque
[illegible] dictum Johannem in fructibus dicte ecclesie sancti
Michaelis atque eciam nobis [illegible] in expensis legitimis
ex parte dicti Michaelis factis [illegible] quarum taxacionem
nobis imposterum reservamus lata et in scriptis promulgata fuit
hec nostra sentencia Gnezne in domo habitacionis domini Boguslai
Canonici Gneznensis ubi tunc Capitulum Gneznensis ecclesie una cum
prefato domino Archiepiscopo et Canonici celebrabant et in quo sima[?]
tunc [illegible] consistorium nostrum pro tribunali sedentes
Sub anno domini Millesimo CCC XC sexto Indiccione [illegible] pontificatus
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina providencia
pape noni anno septimo die mensis XVIII mensis Octobris
presentibus honorabilibus viris dominis Jaroslao Archidiacono
Alberto Jastrzambiec Scolastico Johanne preposito Colegiate
sancti Georgii castri Gneznensis Bozancie[?] Lorancie[?] Nagorni[?]
Krzeslao Dobeslao Cancellario [illegible] Petro dicto [illegible]
Scolastico [illegible] Henrico Jacobo Paluka et aliis Canonicis
et prelatis Gneznensis ecclesie. Et nos[?] subscripsit[?] [illegible] alio
de instrumento notario prefatus magister Bartholomeus procurator[?] [illegible]
quo supra comparens in iudicio coram nobis peciit sibi [illegible]
[illegible] contra prefatum Johannem ad audiendum et videndum
taxari expensas ex parte sua [illegible] vel ad dicendum
causam quare taxari non debent [illegible]

dictum quondam Lancearum tanquam Johannem consensu fideiussorum
contra Johannem predictum. In quo termino procurator Magistri Busco
in iudicio coram nobis comparens contra Johannem predictum
contumaciam accusavit et in eius contumaciam huiusmodi expensas
taxari postulavit. Nos vero prefatum Johannem quamvis
sufficienter expectatum qui ad actum huiusmodi prout moris erat
reputantes contumacem instante et petente dicto Magistro
Buscone pena contumacie tamen [recepto] corporali iuramento
ad sancta dei evangelia prius tactis expensas huiusmodi
partem summam pene predictas expensas taxamus
in summa moderatione quantum cum deo potuimus aliquali
ad talem summam ... ad dictas ... et quod ... com
computabiles taxamus

Nicolaus Strzeszewis Thezaurar[ius] Can[onic]us et officialis ecclesie Vlad[islaviensis] [illegible]
W[ratisla]v[iensis] [illegible] d[omi]no Petro Canton[i] et [illegible] in spiritualibus [illegible]
ecclesie Gneznensis Salutem et sinceram in domino caritatem. Ad [illegible]
[illegible] deducimus [illegible] quod dudum nos dum adhuc in administracione
officio sede vacante [illegible] ecclesie Gneznensis ~~officio~~ fungeremur ~~[illegible]~~

> [margin:] [illegible] [illegible] Clemens de Bzanicze clericus Gneznensis dyocesis [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] manu discreti viri Andree Walter de
[illegible] clerici Gneznensis dyocesis publici imperiali auctoritate notarii scripto
subscripto et signato ~~[illegible] discretus vir~~ ad nos et sedem metropolitanam
Gneznensem [illegible] ~~discretus vir~~ Clemens ~~[illegible] Clementis~~ de Bza-
~~nicze clericus Gneznensis dyocesis [illegible]~~ [illegible] a quadam diffinitiva
et processibus ut ~~[illegible]~~ in causa appellationis [illegible] [illegible]
d[omi]ni Jacobi Can[onic]i [illegible] ecclesie Collegiate [illegible] in causa q[uam]
ut [illegible] ~~[illegible]~~ ipse d[omi]nus Jacobus Can[onic]us [illegible] Nobilem Malcher
[illegible] de [illegible] armigerum [illegible] dyocesis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible]
Nobili Nicolao [illegible] Clementem [illegible] [illegible] Nicolao
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Appellacionis
[illegible] ac impugnandum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad omnes [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
diffinitive [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
In quo quidem termino [illegible] [illegible] Magister Buszewie de
[illegible] ~~[illegible]~~ Clementis et Bartholomeo de [illegible] Nobilis
Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ nobis [illegible]
apud [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bone memorie d[omi]no
[illegible] [illegible] [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
a [illegible] [illegible] Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] comparens [illegible] Magister
Buszew [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] observancia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in causa [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in iudicio [illegible] Magister [illegible] Bartholomeus [illegible]
[illegible] [illegible] appellacionis et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] postulavit. [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] Gneznensis [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] comparens [illegible] Magister Bartholomeus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Appellacionis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Appellacionis [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Appellans

Clam cum appellantis de dicto Wi dicat quod dictus dnus Jacobus Cap^ans
ipm Clementem in xx. martii ~~anno~~ quod suam diffinitivam sententiam con
dempnasset ipsumque sententiam expensarum de mandatis suis expensarum et
processibus immodasset. Cum tamen vero venerabilitas ~~[illegible]~~ et in officio
dnus Jacobus qui nulli jurisdictionem possit contrarium Clementem
in dicto xx. martii finali et diffinitive vero sententiam suam sententie
condempnavit Nicolao andree ipsumque ~~[illegible]~~ sententiam tunc judica
latam expensarum dicto de mandatis. Omnis et processibus ipsum Cle
mente immodasset ad cum expensarum probacionem. Dnus magister Bar
tholomeus vero primo pro se processum ab auditorio vero venerabilis
emanatum et dicto expensarum ~~producens~~ contra eundem Clementem producens
ipsam cum ad examen vero (?) remitti cui instantiam dictum postulat
Contra quas expensas nonnullis replicacionibus ex parte dicti Clementis
per dominum Magistrum Bussam productis et duplicacionibus in contrarium ex parte
dicti Nicolai subsequentibus exhibitis magister Bartholomeus in vero facto
tunc cum nobis in judicio ~~[illegible]~~ comparens ~~[illegible]~~ una cum
in mediis articulis ~~sigillo [illegible] sigillum quibus~~ cum ve^te
vero annotatis sigillo cum vestro sigillum producens quod nos
in eo judicio instantiam vero cum postulavit Nos vero visis et digestis
in processu ~~expensarum aliisque [illegible] nobis in judicio productis~~
omnibus et singulis hiis super que infra allegacionibus et aliis in ipsa
~~[illegible]~~ causa actitatis aliisque que ad ipsam ex parte utriusque productis (?) quibus nec non
et in causa huiusmodi premissis productis petita sententia nobilitatem
tribunum et primariam hic sequitur in hac materia. Deducto
prius deliberacionibus providenciam et dictam appellationem ex parte Cle
mentis de Reymar.

quibus nec non copia ... de ... sigillum ... nos ... dicto ... Clementis (?)

Procuratorium ad causam in Romana Curia

In nomine domini Amen. Anno eiusdem a Nativitate eiusdem Millesimo quadringentesimo quarto indictione
xii pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Innocentii divina pro
videntia pape septimi Anno quinto die sexta mensis Marcii hora tercia vel quasi
in domo ecclesie Metropolitane Gneznensis in [illegible] presencia reverendi in
Christo patris et domini domini Nicolai dei et apostolice sedis gratia Archiepiscopi Gneznensis mei
notarii publici et testium infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum personaliter
constituti venerabiles et honorabiles viri domini Nicolaus [illegible] prepositus
Petrus cantor Michael [illegible] Jaroslaus [illegible]
custos [illegible] cancellarius Nicolaus [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] Johannes de [illegible] Laurencius [illegible] Nicolaus Longus
Albertus [illegible] et [illegible] de [illegible] [illegible] canonici ecclesie
Gneznensis capitulariter congregati, suo et totius Capituli Gneznensis nominibus
omnibus [illegible] via modo iure causa et forma quibus potuerunt et debuerunt
et valuerunt et [illegible] [illegible] constituerunt ordinaverunt et sollempniter
ordinaverunt [illegible] et honorabiles viros [illegible] [illegible]
[illegible] palacii apostolici in Romana curia [illegible] [illegible]
et Johannem [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] absentes tamquam
presentes suos et cuiuslibet eorum [illegible] [illegible] [illegible] conditio occupantis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in suos
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] actores factores et negociorum suorum
gestores [illegible] ac nuncios speciales et generales [illegible] [illegible] generalitas
non deroget nec econtra [illegible] causa [illegible] [illegible] Sacri
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] palacii apostolici causarum Auditore [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Johannes [illegible] de [illegible] [illegible] Gneznensis [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Capituli ecclesie Gneznensis [illegible]
[illegible] [illegible] possessionibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et questionibus aliis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] constituentes [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] plenam et specialem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in dicta causa [illegible] [illegible] [illegible] Auditore aut alio [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et quibuscumque aliis iudicibus ordinariis
delegatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libellum seu
libellos et quascumque alias peticiones [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

possidendi et amicabiliter vendendi et alias vendere petendi et levandi compromittendi
paciscendi et transigendi testes instrumenta privilegia litteras et scripturas ac quevis
iura et munimenta et probaciones alias producendi et ex adverso producta impugnandi
et reprobandi crimina et defectus ac excepciones similes opponendi obiciendi et probandi
[illegible] replicandi duplicandi triplicandi et ulterius si necesse fuerit quadruplicandi
allegandi renunciandi concludendi et concludi petendi ac conclusionem
revocandi et [illegible] petendi et obtinendi sentencias tam interlocutorias quam
diffinitivas et quascumque alias pronunciaciones et decreta fieri et promulgari
petendi et audiendi et ab ea vel eis et earum alicui gravamine illato
vel inferendo in iudicio vel extra [illegible] appellandi et provocandi appellacionum
causas insinuandi notificandi et intimandi apostolos petendi et recipiendi ac
causam appellacionis prosequendi [illegible] absolucionis [illegible]
ab homine vel iure inflictis ac restitucionem in integrum et quodlibet aliud auxi-
lium oportunum impetrandi et obtinendi litis [illegible]
[illegible] seu iusticia [illegible] impetrandi in iudicio et [illegible]
[illegible] expensas [illegible] declarandi petendi
et obtinendi [illegible]
[illegible] petendi et recipiendi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] petendi et
obtinendi [illegible] quaslibet [illegible] et copias quarumcumque litterarum
[illegible] tam in iudicio quam extra [illegible] postulandi
et recipiendi. Unum vel plures procuratorem et procuratores [illegible]
ac totiens quotiens ipsis videbitur [illegible]
et eos revocandi ac [illegible]
[illegible]. Et generaliter omnia et singula
faciendi [illegible] que in premissis et quolibet eorum necessaria fuerint
seu quomodolibet oportuna et que ipsemet domini constituentes facere
possent si premissis personaliter interessent [illegible]
[illegible] Promiserunt insuper dicti domini
constituentes michi notario publico infrascripto solempniter stipulanti
et recipienti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest intererit seu
interesse poterit quolibet [illegible] omnia et singula que per dictos [illegible]
[illegible] seu substitutum vel substitutos ab
[illegible]
[illegible]
nullis [illegible] contravenire [illegible]

Nicolaus Strzeponis Canonicus et Officialis sancte ecclesie Gneznensis Commissarius ad infrascripta per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Nicolaum dei et apostolice sedis gratia eiusdem ecclesie Archiepiscopum generalis deputatus Venerabilibus viris dominis capitulo decano ~~Cantori Scolastico Custodi Archidiacono et Cancellario~~ et Capitulo eiusdem Gneznensis ac illi vel illis ad quem vel ad quos receptio et admissio canonicorum eiusdem ecclesie Gneznensis pertinet quorum infrascriptum tangit negotium seu tangere poterit infuturum quomodolibet vel divisim quibuscunque nominibus censeantur Salutem et sinceram in domino caritatem et presentibus fidem indubiam adhibere. Noveritis nos litteras ipsius venerabilis domini nostri Archiepiscopi sincere et humiliter obedire mandatas litteras prefati domini nostri Archiepiscopi in papiro scriptas eiusque vero sigillo rotundo de cera rubea impresso sigillatas sanas salvas et integras non viciatas nec cancellatas sed omni prorsus vicio et suspicione carentes nobis pro parte eiusdem domini Archiepiscopi presentatas nos ea qua decuit reverentia recepisse et apud nos exhibere ... [illegible] sub tenore

Nicolaus dei gratia etc. Cum curam ... ~~vacat~~ Canonicatus et prebenda ecclesie Gneznensis per mortem Pauli Benedicti de Slachzino dicte ecclesie Canonici et prebendati ultimi et immediati Canonicatus in ... ... Curia ... vacat ad presens Nos ... Nicolao Officiali nostro ... volentes ad executionem mandati ... prefati domini nostri Archiepiscopi ... nobilitate generis vita ac morum honestate aliisque probitatis et virtutum meritis quibus honorabilis vir dominus Johannes Clementis de Curow Canonicus ... ~~..~~ apud nos sub digno testimonio commendatur ac volentes sibi premissorum meritorum intuitu gratiam facere specialem ante nos prefati domini nostri Archiepiscopi ac gratia sibi de Canonicatu et prebenda per mortem dicti Pauli vacantibus ... providimus et providemus assignavimus et assignamus ac ... conferimus eundem ipsumque dominum Johannem in possessionem realem et corporalem dictorum Canonicatus et prebende sibi per nos et premittimus ... collatorum et ... iurium et pertinentiarum ... ponimus et inducimus ... absentia honorabilis domini Nicolai Grosmaki Altarista ... eius vice ... investimus et tenore presentium investimus quare vobis omnibus et singulis ... supradictis et vestrum cuilibet intimamus insinuamus et notificamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus ... ... primo secundo tertio et peremptorie requirimus et monemus vobis nihilominus et cuilibet vestrum in virtute sancte obedientie et sub penis infrascriptis districte precipiendo mandamus quatenus infra ... tres dies post ... ~~notificationem~~ seu ... vobis aut alicui vestrum factam immediate sequentes quorum ... dies unum pro primo unum pro secundo et

[Marginal note, right, line 5:] ... preposito ...

[Marginal note, right, line 20:] ...

[Marginal note, left:] ... quae ... prepositure ... collacio ... ad ... dominum Nicolaum ... plenarie ...

[Marginal note, right:] ... prebenda ...

[Marginal note, left:] ... decano ... capitulo ... ecclesie ...

in Capitulo recipiatis et inserti stallum sibi in choro et locum in Capitulo assignantis
ipsumque vel dictum procuratorem ipsius

cum dicto [illegible] et percipere faciatis integre et veraciter Canonicatui
dictae ecclesiae universis et singulis [illegible] et assignantibus praefato domino Johanni aut
suo procuratori eius nomine et ad certum alium valorem et annualem
prebendae Canonicus et praebendae earundem et pertinentiarum eorundem aliisque
difficultatibus et conditionibus quibuslibet indicatis et admittatis et indicatis
defendatis vobis domino Johanni vel dicto [illegible] eius procuratori de singulis
et singulis fructibus redditibus proventibus juribus et obventionibus universis
dictorum Canonicatus et praebendae integre indicatis et faciatis ab aliis quanto
in vobis est et ad vos ceteris [illegible] ponere et plenarie indici
Amoventis omnes quoslibet illicitos detentores quos etiam nos amo-
vemus et amotos pronunciamus per praesentes Contradictores insuper
modo et forma praemissis omnes et singulos et cuiuscumque status
gradus aut conditionis existant ne praefato domino Johanni
Canonico Canonicatum Canonicum et praebendam huiusmodi cum omnibus et singulis
juribus et pertinentiis suis integre et libere assignari possit et recipere
valeat impedimentum aliquod praestent per se vel alium seu alios
publice vel ~~[illegible]~~ occulte directe vel indirecte aut impedientibus eum
super praemissis in aliquo dent auxilium consilium vel favorem aliquem tam
impedientes alii quam recipientes Canonicatum et praebendam huiusmodi seu aliquem
juris praetensi ad eosdem nomine [illegible] dicimus quoslibet et rebelles
et impedientes ipsum super praemissis in aliquo aut impedientibus
directe vel indirecte publice vel occulte dantes auxilium consilium et favorem
nisi infra [illegible] tam dictorum tam aliorum rebellium
impedimentorum turbatorum auxilium consilium et favorem huiusmodi dependerint
monemus et mandamus vobis unica canonica dictorum dierum monitione
hac parte praemissis ad ~~[illegible]~~ effectum praemissorum excommunicationis sententiam in
eos et ipsorum quemlibet in his scriptis singulariter ~~[illegible]~~
vos ipsius [illegible] suspensionis ac in ipsos etiam [illegible]
in dicta ecclesia ferimus et eam promulgamus ~~et quia~~ Et quia
aliis arduis nostris et [illegible] praepediti negotiis
ad executionem praemissorum ulterius faciendam ad praesens personaliter
nos esse universis et singulis Abbatibus Prioribus praepositis decanis Scolasticis
Archidiaconis Cantoribus ac omnibus aliis et singulis ~~Collegiorum~~ tam
Cathedralium quam Collegiatarum necnon parochialium ecclesiarum rectoribus
capellanis seu vicecuratis ac non curatis [illegible] notariis
seu notariis publicis et clericis quibuscumque per [illegible] Vicariis et
[illegible] et aliis ubilibet constitutis et [illegible] nullius
huiusmodi executionem praefatam mandari committimus praemissorum vice
plenarie committimus vices nostras donec ad nos ab eis [illegible]

[illegible]

dupoximus requirendas Ceterum nichilominus et eorum cuilibet in virtute sancte
obediencie et sub excommunicationis pena quam in ipsos et eorum quemlibet nisi
mandatis nostris postquam presentes domino Johanni de Way vel dicto
eius procuratori fuerint seu fuerit litere nostre ostense neglexerint seu negligenter
[illegible] [illegible] et canonica monicione premissa ferimus in hiis scriptis
[illegible] prioribus decanis rectoribus et capellanis
[illegible] [illegible] [illegible] qui erunt in hac parte requisiti
et mandamus [illegible] traditis adimplere dictum procuratorem
mandatum [illegible] ipsius vel coadiutores ad vos deducentes dicentes
et capitulum singulorum canonicos et personas predicte ecclesie [illegible] ac ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et alia loca de quibus expedientes
fuerit [illegible] accedatis seu alter vestrum accedat et eundem dominum
Johannem vel procuratorem suum in dicta ecclesia recipi [illegible] in canonicum et in fratrem
stallo sibi in loco in choro et loco in capitulo cum plenitudine
iuris canonici ut est moris assignatis ac in corporalem possessionem
canonicatus et prebende iuriumque et pertinenciarum predictorum inducatis
seu induci faciatis et defendatis inductum Et ipsi domino
Johanni vel dicto procuratori suo de omnibus et singulis fructibus redditibus iuribus
et obvencionibus universis ad prebendam dicti canonici spectantibus integre
respondeant et ab aliis quantum in vobis fuerit plenarie faciatis responderi
~~[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]~~ Johannis Et nichilominus omnia
et singula que eius preiudicium fuerint [illegible] inveneritis contra
[illegible] in iniuriam et contemptum [illegible] quod [illegible] domini
Johannis nichil valeant attemptatis necnon omnia predictas sentencias
et processus latas absolvendo ~~et~~ aliquos irritantes in contrarium
que dicto domino Johanni et cuiuslibet suo nomine poterit quomodolibet in aliquo
vel obesse [illegible] [illegible] [illegible] et eorum cuilibet predictorum amovendo
de [illegible] Et si contingat vos super premissis in aliquo procedere
de quo vobis predictorum plenariam commissimus nos intendimus propterea
[illegible] [illegible] predictorum in aliquo revocare nisi de ipsa revocatione
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et omnia alia et singula
[illegible] et [illegible] huiusmodi negocium tangencia volumus [illegible]
eidem domino Johanni vel suo procuratori [illegible] et non per vos
vel vestrum aliquem ipsis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] faciant
[illegible] [illegible] [illegible] volumus [illegible] mandamus in [illegible] fieri
copia de premissis si eam petierint [illegible] et habere voluerint [illegible]
in [illegible] et [illegible] Absolucionem vero omnium et singulorum qui
[illegible] [illegible] [illegible] seu earum aliqua quomodolibet incurrerint
[illegible] nobis vel dicto domino nostro [illegible] solummodo reservamus
[illegible] omnium et singulorum [illegible] et [illegible] premissorum [illegible]

Joh dum mm dum mm mm Infacto ecce in Lagebornky Lagebornky ff
mm mm mm dum Jahimen dum

Regestrum pro formulari

Primo Instrumentum sine dei cum appellatione
cum taxatione comperserit

Item Instrumentum sine dei super certius
modo ordinarie late cum taxatione

Item Litteras cum Inhibitione

condictas et

et pendente solum dicti procuratoris substituendi seu substituendos alium vel alios et
quociens voluerit ab eorum [illegible] faciendi [illegible] ratum gratum [illegible] promittens
sub [illegible] nobilium et ingnobilium obligacione [illegible] Acta sunt hec
Anno [illegible] [illegible] Domini [illegible] [illegible] presentibus
ibidem [illegible] in Christo patre domino Dei gracia Nicolao [illegible] [illegible]
Johanne [illegible] Michaele [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] clerico [illegible] dioc. testibus
ad premissa vocatis specialiter rogatis

In nomine domini amen. Nos Nicolaus dei gratia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopus
arbiter arbitrator et amicabilis compositor per et inter venerabiles et hono-
rabiles viros dominos Nicolaum Strosberg prepositum suo et ecclesie sue ac albinam
et Bozautham decanum petrum cantorem Jaroslaum archidiaconum Jacobum
custodem Nicolaum Strzeslonis thezaurarium Dobeslaum de Czessebo Roi-
comeum Nicolaum Gorka Albertum de Belawi Henricum Bel et Nicolaum
longum prelatos et canonicos pro se ac ipsorum et cuiuslibet eorum nomine aliorum et
singulorum prelatorum et canonicorum ac capituli eiusdem ecclesie presentium et futurorum
nominibus ab altera partibus de et super omnibus et singulis materiis premissis de fi-
ctis utilibus et realibus ac ordinatione dispositione et percepcione villarum que
ville capituli ecclesie Gneznensis mancipiorum decimarum molendinorum domorum
arearum curiarum et ortorum tam circa ecclesiam Gneznensem et sancti Laurencii in
suburbio Gneznensi existencium consistencium una omnibus et singulis iuribus
et iurisdictionibus dicte ecclesie Gneznensis super quibus omnibus et singulis
ut dicte partes inuicem asserebant lange (?) inter eas partes tam in curia
Romana tam coram Romanis diuersis dominis auditoribus commissariis iudicibus de-
legatis et subdelegatis et commissariis arbitris arbitratoribus et amicabilibus
compositoribus vertebatur materia questionis ac aliis omnibus que dicte partes ob
ipsius numerum possent et deberent eorum proprio expense sua et sunt co-
tendit et comunit et prout in nostro compromisso publico desuper confecto ac
per discretos viros Boguslaum Bartholomeum de Belawe clericum Gneznensis dioecesis
publicum imperiali auctoritate notarium consignato et subscripto plenius continetur
nominatus et electus compotestate nobis tradita et concessa ac sub certis
in ille (?) penas pro bono et iusto ponderas de urgentia adiecta
convenienti et emologata et partes premissis assumpta et approbata mora
forma compromissi necnon premisso solucio et examinatione que sub misse
inciderit (?) sanctorum et sancti sunt finis tu diey modo premissa recepta
compromisso virtute prebona pacis et concordie inter partes predictas et cultu diuino
compromisso ecclesie predicte Gneznensis adaugendo suo et deligens misse spec-
ialiter circa nos (?) potest auctoritatibus que earum inter dicto et deliberatione ma-
ture utique nos post auctoritatibus quibus eorum inter dicto ac deliberationem matu-
rum recessit opinione prenarratis de et super omnibus et singulis premissis
et eorum quolibet arbitrium dicimus pronunciamus laudamus premissis diffinimus percipimus
disponimus et ordinamus in hiis scriptis ut sequitur in hunc modum

Inprimis quidem sententiam pronunciamus et arbitramur prout supra quod omnia et
singula et quecumque statuta constitutiones ordinationes concordie seu
pacta per quoscumque dominos archiepiscopos ac prepositos et capitulum Gneznensis
facta per quoscumque (?) dicti partes diuersos archiepiscopos ac prepositos et capitulum Gneznensis
hac inter eas publicationis modo et forma ac compositione eorum de et super dictis
nullis domibus curiis et arearum ac eorum dispositione premissis et percipiende inhibitum

et refectionibus quomodolibet editi et facte et quibuscumque penis preinsertis obligacionibus
pro eisdem similibus consuetudine observacioni et prescripcioni preteriti quoque eorum
et successoribus nostris auctenticata et auctentice roborata et roborate et presen-
tes preteriti et capituli tenta et tente applicata et applicate ab hodierna die et
citra presentibus temporibus vigere liberis effectum ac omni modo et utilitate careant
et careant ac eas penitus sint cassata irrita et eas tenta cassa irrita et
contracte quecumque statuta et constituciones Nos Nicolaus electus predictus
ordinaciones concordias et pacta quomodolibet edita et facta de consensu nostro
prelati et capituli tollimus cassamus et revocamus annullamus cassamus irritamus et conquassa-
mus ac decernimus fore nullius roboris et momenti et predicta de observancia
eorum prestita ac penas et censuras quascumque relaxamus et indulgemus presentibus et capitulo
ac singulis personis superius predictis penas censuras et irrite si quas incurrerint
aut aliquis eorum incurrerit dispensamus

Item pronunciamus et arbitramur ut super quod omnes et singule lites questiones con-
troversie displicencie inde orte preteritis absolvimus et nunc pendentes vel ...
omnibus actis prius prefate ipsius refectionibus bonis et rebus ac delictis nec
non dispersione eorum ac similibus processibus attendissimis ordinacionibus predictis
penis prescriptis consuetudinibus observacionis compertibus modis depredatis et
commissis eorum et omnibus aliis propterea quodlibet incurrerunt et emptis et
ubicumque eorum questiones seu quibuscumque judicialiter sive palliatim septem au-
ditoribus delegatis pendebant coram ordinariis vel commissariis arbitris
arbitratoribus et amicabilibus compositoribus superiore quoque generaliter et specula-
te ...stis statim et predictis pendebant indecise aut diffinite una cum appella-
cionibus inde interpositis ac processibus sequentibus et inde secutis super hiis factis quos
expensis et desistere ipsas et ipsa eternas conquiescere et desistere decernimus
ac casus predictos vel illas prosequendas et prosequenda prosequendas et prosequenda

Item arbitramur et sentenciamus quod super quod prefatus Gneznensis dominus dominus
Nicolaus Strosberg et alii eius predecessores qui fuerunt pro tempore prefatus Gnez-
nensis electus presentibus temporibus decimas manipulares et fertones quas et quos
habent in Leysczow Turoscino et Camencz et alias ubicumque ipse
dominus Nicolaus et predecessores sui possedit et possederunt ...a ville ...
Bonkunnowicze Gostolin Mnichowo Przelany in Oborzia et pertinencias
...ainis allodiis pinus et molendinis infra decimis Gneznensis competentibus
tibus ad eum pro dicta et dominio pro temporali ...nxari ...

prout distincte sunt et sicut tenuit et ~~tenuit~~ tenuit possedit ac prout perpe-
tuo quas et villas allodia prata decimas census possessiones et appendentias
eorum pertinentias et ipsis mansis mancipia et universas ipsique domino Nicolao
preposito et eius successoribus possidebit ipsos ad possessionem earum pacificam et retentionem
perpetuo tenendas habendas et possidendas

Item pronunciamus laudamus et arbitramur prout supra quod omnes et singule villule
ville que ante prius et hucusque et alie si que imposterum augebuntur unacum
decime et molendina mancipata et mancipanda ville decime et molendina
capituli Gneznensis in communes usus personarum capituli residentium continuam
tam etiam Gneznensis pertinentium fructuum redigantur et quia per mortem
cuiuscumque prelatorum et canonicorum antiquorum et cuiuslibet eorum una aut plures villa
et villas ante tenentium tam quam tenuit quo casu et qualibet earum possi-
debit et quilibet eorum possidet volumus decernimus et arbitramur remanere usibus
ad ipsorum et cuiuslibet eorum tempora vite

Item cum hiis qui in vita circa hunc diem convenientem familiam pal-
dant concordes primo et meritis pronunciamus et arbitramur ut si quod prepo-
situs dominus Nicolaus prepositus cum capitulo nomine prelatorum et canonicorum possidentium
villas non haberentur quibus nullum capitulum de iure aut consuetudine et
consuetudine ecclesie Gneznensis obstat quominus repellantur antiquitus
ad omnes prius recepti villam et villas conservat et conservant ac deinceps
providebit et providerit ad ipsorum et cuiuslibet eorum tempora vite post quorum
et cuiuslibet eorum decessum huiusmodi ville et quelibet earum ad communes usus
residentium libere prout revertantur

Item pronunciamus et arbitramur ut si quod omnes et singule ville decime mal-
drata et molendina que nunc vacant et deinceps vacabunt et que
prelatis et canonicis non possidentur deinceps expedit nomine prelatorum et
canonicorum per procuratores quos prepositus dominus Nicolaus prepositus et capitulum
de suis prelatis et canonicis singulis annis vicissim eligent et
debent eligere in capitulo generali tenebuntur regi possideantur et gubernentur
et qui procuratores sic electi omnes fructus redditus et proventus ac emolumenta
et obventiones de dictis villis molendinis decimis et aliis obventionibus
colligant et conservent collectis et exactis ad thesaurum communem coram
preposito et capituli reponant aut aut ipsorum repositam respondeat qua-
ma ... fructus tam ... et quibus nullum obstat quominus equali
portione seu proportione prout temporis ... aut ... reperit

ac iidem dominus prepositus et Capitulum ordinaverunt approbaverunt statuerunt statuerunt distri-
buerunt erexerunt et disposuerunt vero quod singulis annis in Capitulo generali circa festum
beati adalberti martiris quod ab antiquis celebrari consuetum coram eisdem preposito et Capitulo
fiat plenaria de perceptis redditibus premissis reddicio

Item premissa laudavit et deliberavit ... quod prefatus dominus Nicolaus
et alii successores sui prepositi Gneznenses qui fuerint pro tempore de eis ullum ...
seu contractum aut consuetudine eorum Gneznensis ac post non provisione
absque ... consensu nullis molendinis decimis allodiis ...
ipsi prepositi ... redactis equaliter ... prelatis seu capitulis et personis dicti
Capituli portionem seu ... et distributionem ... et ... ac ...
... et ... ac ... ipsis

Item laudavit decrevit et ... vt ... in ... ville decime mo-
lendina quae etiam prelati et Canonici singulares ... deputari et decimi
... ... vacaverint vel aliis ... vacaverint simul aut
successive ... prelatorum aut Canonicorum vel aliorum ... et prelati aut
Canonici ... ... ipsis aut aliam ... &
... successive ... Canonicis quod prefatus dominus Nicolaus prepositus et successores
sui Gneznenses prepositi qui fuerint pro tempore in Capitulo vel maiori parte capituli
... vel alias villas capituli ... et solucionem seu pensionem
annualem ... taxatas et redactas ipsis prelatis et Canonicis ... ...
... villas ... possessionem ... et ... ...
... singulas ... ... et ... ita quod nullus
huiusmodi prelatorum et Canonicorum quibus ... fuerint subiuncto ... prelatis
et Canonicis preposito et Capitulo ... ville ... tenebitur et ... ...
... ... ipsis ... huiusmodi ... et absque ...
aliqua ... ... domino preposito et Canonicis ... ...
et ... ... tenebitur preposito et capitulo aut ... capitula
... preposito et capitulo ad hoc specialiter deputatis prelati ... et Canonici
huiusmodi villas ... taxatas ... allodio ...
... et ... ... et ipsi sunt contenti ...
... ville ... ... dominum Nicolaum et succes-
sores suos prepositos Gneznenses qui fuerint pro tempore ... et ...
... ... et ... ... principali et etiam ...

Certe vero prelati et canonici vocacione durante solucionis [illegible] dicti pro
in assecuracione villarum sive pro eo tenentes in numeris [illegible] utilitate dicte
ecclesie ipsa eciam cum ipsorum sua seu industria possint consequi faciendo [illegible]

Item pronunciamus decernimus et arbitramur quod omnes et singule ville que post dictam
dispositionem ordinacionem et provisionem nostram premisso preposito et capitulo succedentium
contendere prelatorum et canonicorum prebendas capituli ut premittitur tribuantur
regantur defendantur et ~~tueantur~~ tueantur ac fructus redditus census decime emolumenta et
utilitates quelibet proventus ipsarum respectivum pro eisdem prebendarum ipsorum prebendarum
fideliter colligantur

Item pronunciamus ordinamus et arbitramur quod omnes et singule domus curie
et aree dicte ecclesie Gneznensis et sancti Laurencii extra per dictas compromittentes
demorantes vacantes distribuantur et conferantur per prepositum decanum de consilio capituli
canonicis seu prelatis residenciam in eadem facientibus et non aliis quam
in capitulo generali volumus nisi quod prepositus et decanus tenent eas ~~[illegible]~~
domos et curias quas ab antiquo obtinuerunt temporibus tempora eorum precessorum
consueverunt ac ipsi prelati temporibus obtinebant

Item arbitramur et decernimus quod omnia debita pronunciata prelatorum canonicorum et
vicariorum ecclesie Gneznensis super dicte [illegible] rebus existentibus ex
solutis debitis et expensis funeralibus et similibus defuncti expedita
presbiteri ~~[illegible]~~ dicte ecclesie committantur

Item laudamus pronunciamus et arbitramur quod super hoc presenti dicti prepositus et
capitulum per nostram pronunciacionem certa publica litteras nostras autenticas
nostro et capituli ac ipsorum prepositi sigillis et subscripcione publici notarii
appendentibus roboratas et utrique parti ipsorum tradita et pronunciata omnia
et singula et specialiter alia statuta constituciones ordinaciones et concordias
pacta laudis premissa instrumenti et quelibet nominativa per consequens Verbum in
presencia premissorum discretos [illegible] nostros ac prepositum et capitulum Gneznensis
ac [illegible] eas subscripcionibus nostro et forma ac expressione liberorum dicti
super omnibus premissis factum et firma ~~et~~ confirmata et in factis in et [illegible]
manu nostra debitis assignabitur pervenit et pervenerint precessorum temporibus
in eisdem decreto valetur seu valuerunt

Item pronunciamus et arbitramur ut d(ominus) [illegible] dominus prepositus et Capitulum
predicti unam pronunciacionem et ordinacionem super residencia canonicorum
ecclesie Gneznensis faciendam et taliter diuina in eadem ad augendum dis-
positam ad rei memoriam et firmitatem perpetuam [illegible] apostolicam
ipsius medio anno imponent et optineant [illegible] ipsam [illegible]
[illegible] approbare et confirmare et ad eius [illegible] et eciam
apostolicam per huiusmodi confirmacionem optinendam [illegible] et [illegible]
[illegible] apostolice [illegible] pronunciacionis capitulares [illegible]
[illegible] confirmacionis impensis et [illegible] Capituli [illegible]
prepositus [illegible] partes [illegible] et exponant

Item laudamus pronunciamus et arbitramur [illegible] ut supradicti [illegible] partes [illegible]
et singula premissa per nos arbitrata pronunciata et laudata ut prefertur
inuiolabiliter et sub pena mille florenorum auri puri boni et iusti
ponderis [illegible] et [illegible] per eum [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] modo et forma ut [illegible] ipse partes aut
[illegible] vel aliquis [illegible] aut [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] vobis [illegible] et aliis
omnibus et singulis emergentibus incidentibus dependentibus et connexis [illegible]
[illegible] et plenius arbitrandi declarandi interpretandi [illegible]
[illegible] ad [illegible] et [illegible] et [illegible] melius poterimus [illegible]

Lecta lata et in scriptis redacta pronunciata est hec arbitralis sentencia
in ecclesia metropolitana Gneznensi die sabbati [illegible] mensis
maii [illegible] vel [illegible] [illegible] xiii [illegible] domini millesimo quadringentesimo
[illegible] aut [illegible] [illegible] et [illegible] partes
emologata et approbata et recepta per partes ibidem presentes publice
[illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] N. [illegible] Petro [illegible]
[illegible] Jaroslao [illegible] Nicolao [illegible] et [illegible]

Borchone Grunero bel Nicolao Loge Lorenz Martino Alb-
to Wardanno Bohuslao et Michaele Wittenstadius Stephano
de Paulaw Janchone ~~Apotec~~ Petro Michaele Rode Wole
Johanne Kacka Johanne Popolussky Budkone Wenceslao Mathia
de Glossdowice Nicolao de Domina Magro pot. de Znothost
Bartholomeo de Cyrzino aduocatis consulibus Nicolao ~~Phil~~
Philippi de Lyskin et Arnoldo ~~Gauthom~~ hospitibus ut lau-
data Mathie de Modla not. publ.

Nicolaus Strzeskonis Licentiatus et Officialis sancte ecclesie Gneznensis discreto viro domino Wlodomario Thome [illegible] Licentiato ac aliis quibuscumque notariis et in eius [illegible] per Lanciciam et dyocesim Lanciciensem ubilibet constitutis, quos presentes fuerint requisiti Salutem in domino. Et presentibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] adhibere. [illegible] [illegible] in [illegible] Appellans ad sedem [illegible] et [illegible] Nepalem Gneznensem parte nobilis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] et in Lanciciensi [illegible].
A sentencia diffinitiva [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et Officialis ~~[illegible] [illegible]~~ Lanciciensis ~~[illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible]
in qua [illegible] apud dictum Officialem Lanciciensem, inter dictos nobiles [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible], [illegible], et inter [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] super iure [illegible] ~~[illegible]~~ ville [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ecclesie et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] et [illegible]~~ [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ii [illegible] dicte ii [illegible] domino [illegible] et [illegible] dictos nobiles et [illegible] ville [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible], [illegible], ~~et [illegible] [illegible] [illegible]~~ ~~[illegible]~~, recepta Appellans. [illegible] ~~[illegible]~~ discreti viri Boguslai [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ~~et [illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Appellans [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible] Articulis Appellans [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] discretus vir magister Petrus de Zamchoszcz Advocatus [illegible] [illegible] Gneznensis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tabellionis et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Et [illegible] [illegible] dictus Officialis et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et in nota [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicas [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] necessaria et [illegible]. Et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri de Zamchoszcz [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Et [illegible] [illegible] Compulsoriis in [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] Officialis Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible], attendentes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non est denegandus [illegible]

Et ex bene iudicis [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] prout
predictis fuerat [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et sub [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in effectu dicte
[illegible] [illegible] [illegible] per parte dicti [illegible] [illegible]
et [illegible] fuerunt per requisiti [illegible] iudices [illegible] et
notarios publicos et personas quem et que parte dicti [illegible]
et [illegible] fuerunt [illegible]. Et signum dicti [illegible] dicti
dicti [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quem et nos et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] dicti [illegible]
[illegible] immediate [illegible] [illegible] dicti [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible]. et [illegible] [illegible] dicti [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et
alios [illegible] tam [illegible] quam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible]

Reverendo in Christo patri et domino domino Petro Dei gratia Episcopo Lincoln et eius in spiritualibus vicario et generalibus vicariis sive [illegible] vicario vestro domino Nicol. decretorum doctori [illegible] et Officiali Lincoln vestro vicario vestro domino Nicholao [illegible] Sandwiner [illegible] ipsius in predictis surrogato et locumtenenti seu dictis vestris domino Johanni [illegible] clerico in [illegible] diocesis Lincoln aliisque omnibus et singulis quorum interest seu interesse poterit quomodolibet in futurum et eorum cuilibet quibuscumque nominibus censeantur cuiuscumque status condicionis et preeminencie existant, Nicol. [illegible] Officiali [illegible] Curie Cantuariensis [illegible] et [illegible] in dicta [illegible] Appellacionis [illegible] nobilium virorum dominorum [illegible] et [illegible] in [illegible] et in [illegible] [illegible] tunc [illegible] ipsis per vos reverendum patrem dominum [illegible] Officialem et ipsius locumtenentem ut dicitur [illegible] A [illegible] [illegible] dicti Nicolai Officialis et sui locumtenentis ad sedem apostolicam et [illegible] [illegible] Cantuariensis [illegible] [illegible] idem dominus Officialis et suus locumtenens [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] in dicto [illegible] Instrumento plenius [illegible] ~~[illegible]~~. Nos vero Nicholaus [illegible] Officialis Cantuariensis [illegible] [illegible] nobilium [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vestrum dominum Johannem [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ Magistri [illegible] ad [illegible] Consistorium nostrum Cantuariensis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apud dictam consistorium nostrum Cantuariensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] inhibicionem [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ipsius [illegible] Officialis [illegible] [illegible] locumtenenti [illegible] et [illegible] omnibus et singulis quorum interest seu interesse poterit quomodolibet in futurum [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] aliquid [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] omnibus et singulis [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inhibemus et tenore presencium inhibemus vos reverendum patrem dominum Episcopum et vestros in spiritualibus et temporalibus vicarios et vos dominum Nicholaum Officialem et vestrum locumtenentem Lincoln [illegible] ac alios quorum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] vos dominum Johannem [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Marginal notes (left): [illegible] Cantuariensis [illegible] ... ; [illegible] dicti domini Johannis et sue [illegible] in [illegible]; [illegible]

Marginal notes (right): quod dictus vicarius [illegible] [illegible] [illegible] Cathedralis Lincoln ac aliis [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] Lincoln [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible]; et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

aut aliquis eorum per eos vel alium seu alios quovismodo publice vel occulte
directe vel indirecte in contradictione litterarum predictarum et sive contradictores rebelles quidem
in ipso casu Appellantes [illegible] vel sit et ipsorum quolibet [illegible] quodque
[illegible] seu attemptari presumpserit vel presumpserint [illegible] sive fuerit id
totum revocare et ad statum pristinum reducere [illegible] directe vel indirecte. Nec
omnia et singula vobis commissa et singulis supradictis tenore presentium [illegible]
notificamus et insinuamus et ad vestram et cuiuslibet vestrum notitiam deducimus
et deduci volumus per presentes. Sic de premissis [illegible] aut [illegible] in
[illegible] aliquam [illegible] seu eorum allegare [illegible] et
[illegible] publicum
[illegible] et [illegible] seu
[illegible]
[illegible] Actum et datum Bruge
[illegible] Anno Domini Millesimo [illegible] indictionis
[illegible]
[illegible] publici
[illegible] Bartholomeo de [illegible]
[illegible] Thoma de [illegible]
[illegible] Brugensis [illegible] ad premissa
[illegible] et [illegible]



Substitucio qua pars appellans prosequi vult appellacionem

~~Nicolaus et Omnis et singulis~~

Reverendo in Christo patri et domino domino Petro dei gracia Episcopo Cracoviensi et eius ~~vicario~~ in spiritualibus ~~ac officiali~~ Cracoviensi generali necnon Nobilibus Vilczkonem de Charchorzyna Prandothe et Vilczkonem de Welyczanowicz Andree de Bolcza Stanislao cum Dorothea sua uxore Thorzna nata Janussy de Bolcza Nemerza de Thwardowicz et Nemerze de Zerzuzno heredibus et possessoribus in Bolcza heredes pretendentibus ac honorabili domino magistro Johanni de Falkow Canonico et altariste ecclesie Cracoviensis corporatoribus Cracoviensis dyocesis aliisque omnibus et singulis quorum interest intererit seu interesse poterit quomodolibet in futurum ac presentibus nominibus tenentibus cunctisque statu condicione et preeminencia, exposcat Nicolaus Strzeschowsky Cracoviensis Canonicus et officialis [illegible] Burzy [illegible] Salutem et sinceram in domino caritatem. ~~Pridem [illegible] vir [illegible] Busco Advocatus [illegible] Consistorii [illegible] procurator [illegible] Nobilis [illegible] domini Anne relicte procuratoris quondam Nicolai heredis de Crampa de Bolcza de Chobanssa de Buk de Camyenicza de Zerzuszno nobilis Petri [illegible] de Wanzowolo Wenceslai de Odzeslawicz Pelcze de [illegible] Pelcze et Janussy de Bydlin et Thorzne Vilczkonis de Welyczanowicz heredum et [illegible] ecclesie in Bolcza et [illegible] Johannis [illegible] de Rudna [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] predicta [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] atque [illegible] [illegible] [illegible] instrumentum publico manu discreti viri [illegible] Nicolai de [illegible] Clerici Cracoviensis notarii publici scripto et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~ pro parte Nobilis domine Anne procuratoris [illegible] necnon Petrassii de Wanzowolo Wenceslai de Odzeslawicz Pelcze de [illegible] Pelcze et Janussy de Bydlin et Thorzne relicte [illegible] Vilczkonis et [illegible] Johannis [illegible] procuratori predicti necnon [illegible] et singulorum [illegible] Thome de Bolcza de Crampa de Chobanssa de Buk de Camyenicza et de Zerzuszno [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] Reverendi patris domini Episcopi [illegible] Officiale [illegible] illatis necnon [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] Dawid [illegible] Bungzen ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in villa Bolcza [illegible] [illegible] [illegible] Floriani [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Petrassius de Wanzowolo Wenceslaus de ~~[illegible]~~ Odzeslawicz Pelka de [illegible] Pelka et Janussius de Bydlin et Thorzna relicta Vilczkonis de Welyczanowicz [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ecclesie [illegible] [illegible] Johannem de Rudna [illegible] [illegible] Reverendo patri domino episcopo

Dno Mal[illegible]

|| Nemcza de [illegible]

Ceterum [illegible] officiali Crac[oviensi] [illegible] constituti [illegible] [illegible] Vicz
prefati Bilzco de [illegible] [illegible] et Bilzco de
Velichanowicz, Andreas de Bolza, Stanislaus [illegible]
[illegible] [illegible] Chorzta [illegible] Hanussij de Bolza, Nemcza
de Tarnowicz et Magister Johes de Faltowicz [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vos
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in Bolza [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] etiam
prefato dno Johi Faltowsky [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

|| [illegible] [illegible] appellacione [illegible]

[illegible] Nicolai [illegible] Crac[oviensis] [illegible] etiam in Bolza
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnes
et singulos [illegible] et [illegible] et [illegible] in
Bolza, in Grampa, in Chobanicza, in Buk, in Camionga et
in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Magistro Johni [illegible] sub
[illegible] et [illegible] in dicti [illegible] [illegible] et [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] etiam in Bolza [illegible] [illegible]
Et [illegible] [illegible] [illegible] appellacione [illegible] ad vos [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
vos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dno Johni et Andree
Gasszowicz [illegible] Crac[oviensis] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] Johem Gasszowicz et [illegible]
ad [illegible] [illegible] officialem [illegible] et [illegible] [illegible] et ad [illegible]
Johem Faltowsky et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magistri Johis Falcowskij
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bartholomeum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Stephani

|| [illegible]

III
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] appellacione [illegible] [illegible] [illegible] metropolitanam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub forma
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et nonnulla [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] Johe Stephani [illegible] [illegible] [illegible] et alia
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
nonnullos actus et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] appellacionem [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] prefati Magistri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Magistro Bartholomeo

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Magistri Bulsko de Zytholubicz [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bilz
[illegible] de Velychanowicz [illegible] Johannes Stephani de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellacione [illegible] ad nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publico [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Nicolai de Ghazlicz [illegible] publici [illegible] de [illegible] [illegible] in iudicio [illegible]
[illegible] de Marchoczicze [illegible] Wilgkonis de [illegible] de [illegible]
[illegible] Maczei [illegible] de Welza [illegible] de [illegible] de [illegible] Magistri
Johannis de Falkow [illegible] quidquam [illegible] in [illegible] aut illo [illegible]
[illegible] et [illegible] sive [illegible] Appellacione [illegible]
[illegible] dominica [illegible] Nicolai [illegible] Magistri Bartholomei de

~~de Kyrzina Substitutus [illegible] domini Nicolai [illegible] de [illegible] in Falkow prefati Magistri Johannis de Falkow principalis [illegible] domini Nicolai [illegible] Bartholomei [illegible] ad nos [illegible] et [illegible] nobis [illegible] domini [illegible] Nos vero [illegible] [illegible] Magistro Bussconi et Bartholomeo [illegible] [illegible] Magistri Busscho [illegible] nobis in [illegible] Magistri Bartholomei [illegible]~~
[illegible] Nos [illegible] Nicolaus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Magistri Bussconis [illegible]
et [illegible] vobis omnibus et singulis [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] vobis [illegible]
et [illegible] et [illegible] et [illegible] domini Nicolai [illegible]
[illegible] et [illegible] et [illegible]
vobis Wilgkoni de Marchoczicze [illegible] et [illegible] de Welza
[illegible] de Balza Stanislao [illegible] de [illegible]
[illegible] Maczei de Balza [illegible] de [illegible]
et [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] aut aliis [illegible] per vos vel [illegible] aliud [illegible]
[illegible] vel [illegible] directe vel indirecte [illegible] lite pendente
et [illegible] iurisdictionem [illegible] in ipsa causa [illegible]
[illegible] attemptare [illegible] vel [illegible]
ad totum [illegible] et ad statum [illegible]
[illegible] et [illegible] vobis omnibus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] possit aut possit in [illegible]
aliis [illegible] Allegare [illegible]
[illegible] [illegible] publice [illegible]
publicum [illegible] vel [illegible] in [illegible]
[illegible] Nicolai [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] Anno [illegible] die [illegible] x. [illegible]
[illegible] [illegible]
Magistro Petro de Falkow [illegible] de [illegible] [illegible] de
[illegible] Adwocato [illegible] [illegible]

[illegible] Adwocato de [illegible] [illegible] Nicolai [illegible] in Falkow principalis [illegible] Magistri Johannis de Falkow [illegible] [illegible] Nicolai [illegible] Magistri Bartholomei [illegible] [illegible] [illegible] Magistro Johanne [illegible] [illegible] Magistro Johanne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magistri Bartholomei [illegible] Magistro Johanne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

uuj dnij dnuj

Sanctissimo in christo patri et domino meo metuendissimo domino
Bonifacio digna dei providencia ~~pape nono moderno~~ sacro-
sancte Romane et universalis ecclesie summo pontifici
pape nono moderno Nicolaus Strzeszewski clericus can-
calis (?) cap^{lis} et officialis Gneznensis devotus devotus
cum humili obediencia se ipsum ad pedum oscula beatorum
ad s. s. (?) in debitam reddo presentes et dicti ~~(?) nepro~~
~~appellans (?) predicto nec~~ ponitur in causa et causis app^{lacionis}
et appellacionis ad sedem metropolitanam Gneznensem impe-
diti Gneznensis partis providi viri Petri Cassimir
civis de Poznania impetrantis appellantis ex una
et de altaria in Kurnik (?) in christo patris domini
Alberti episcopi Poznaniensis pro tunc et Wawrzyn (?) altaris
altare sancti Michaelis archangeli in ecclesia parochi-
ali sancte Marie Magdalene in civitate Poznaniensi
... comitis de Sancziborz (?) altarem et im-
mediate altarem^{tr} altaristam ... duobus altari
... nisi nunc in perpetuum dicti Petri Cassimir (?)
... domini Floriani Pollatka (?) can^{ci} Pozna-
niensis Adalberti ... providi viri Mathe-
us de Obornyk civis civitatis de Poznania ...
da ... premissa ... quarum fuerunt
... alis ... fuerunt ~~(?)~~
de dicto altari instituisse ... cum ... ad
~~...~~ et aliis qui fuerunt ...
et expedito articulo ... principali
libello partis ... per oblatis
litteris ... in mimento (?) ...
me ... et ... oblatis
... et ... articulis ... nullis
... partis utriusque productis ...
... et ... dictis
... ultimo publicatis et aliis
...
... productis
et ... producta ... ~~...~~
... allegacionibus
oblatis ad ... aliis actibus ... iudicialibus

Tribus (?) ... Kurnyk ... Poznaniensi

Prius dicti Petri Cassimir de Florian

... ad ...

...

... (?)

Datam et successive dictis Wladislai principis ac d(omi)ni
Jun(ioris) [illegible] conclusioni subscriptis
et allegavit ~~[illegible]~~ suspecta similiter in singulis
actis ~~[illegible]~~ [illegible] imponit eciam ~~[illegible]~~
actionibus ac attestacionibus apud [illegible] nomine predicte
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] partes suas
cum non produxit [illegible] [illegible] [illegible] et eciam
instancia [illegible] [illegible] deliberacione [illegible] allegatis
dantes dicte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
diffinitiva [illegible] et [illegible] in huiusmodi
Christi nomine invocato / A qua quidem sentencia diffi-
nitiva mox [illegible] fuit et est pro parte
d(omi)ni Petri [illegible] ad S. S. audienciam ap(osto)licam
et ap(osto)los cum instancia postulavit. Cum quidem
appellacio [illegible] ordinarii [illegible] dicte [illegible]
[illegible] [illegible] S. S. [illegible] [illegible] [illegible]
ad appellandum et ap(osto)los petitur [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] S. S.
~~[illegible]~~ ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et singulis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicum
publicas [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] publicas [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et publicari mandavi
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Datum [illegible] ~~[illegible]~~ in [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] sub anno
a Nativitate D(omi)ni M(illesi)mo quadringentesimo [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
S. S. [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Bar-
tholomeo de [illegible] [illegible] [illegible] de
[illegible] [illegible] Paulo [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[Left margin:] Stanislao / [illegible] de [illegible] / et

[Right margin:] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]

Appellacio [illegible] super decima camere apostolice

Sanctissimo in Christo patri et domino ~~dno~~ nostro meritissimo domino Bonifacio divina
providencia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summo pontifici vestri
[illegible] Nicolaus [illegible] Thezaurarius Cantor et [illegible] ecclesie
Gneznensis [illegible] devota [illegible] humili obediencia [illegible] ad pedum
oscula beatorum. Ad S[anctitatem] V[estram] [illegible] duarum [illegible]
[illegible] in partibus judices ordinarii [illegible] duos [illegible]
[illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] et Johannem [illegible] prepositus
[illegible] Gneznensis diocesis [illegible] super decima camere apostolice [illegible]
post [illegible] singulariter singulis [illegible] in bulla [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] littere [illegible]
[illegible] oblatas [illegible] monito [illegible]
[illegible] decima [illegible] publicatis [illegible]
[illegible] et super [illegible]
[illegible] publicatis [illegible] ad [illegible] alios
actus [illegible] judiciales [illegible]
ac de [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] et
[illegible] ampliori [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible]
[illegible] ad S[anctitatem] V[estram] [illegible] appellatione [illegible]
[illegible] appellacionis [illegible]
[illegible] S[anctitatem] V[estram] [illegible] appellant
et [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] ad [illegible]
[illegible] appellacionis [illegible] appellantibus
assignandis. In [illegible]
[illegible] publicum [illegible] Nicolaum [illegible] publicum [illegible]
[illegible] appellacionem [illegible] appellacionis
[illegible] Gneznensis in curia [illegible]
[illegible] Anno [illegible]
[illegible] Anno [illegible]
[illegible] Nicolao [illegible] Gneznensis [illegible]
de [illegible] prepositus [illegible] ac Johanne [illegible] de [illegible]
notario publico clerico Gneznensis diocesis testibus [illegible]

maria [illegible]

Instrum[entum] sup[er] [illegible]

In nomine domini Amen [illegible]
[illegible]
[illegible] Augusti [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Stephan[um] [illegible]
[illegible]

[illegible]

In nomine domini Amen. Nos Nicolaus [illegible] Thezaurarius Canonicus et Administrator spiritualium [et temporalium] ecclesie sancte [illegible] Gneznensis Per hoc presens instrumentum publicum sentenciam nostram diffinitivam in se continens ad universorum [illegible] volumus noticiam pervenire, quod dudum [illegible] fuit nobis dominus Nicolaus [illegible] officialis [illegible] in [illegible] generalis ac officii [illegible] in [illegible] presens [illegible] domini [illegible] olim [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] [illegible] dominus [illegible] [illegible] Canonicus [illegible] et officii [illegible] eius [illegible] oblonge [illegible] de rubea [illegible] [illegible] in [illegible] pergamena [illegible] supra [illegible] apostolice [illegible] ~~[illegible]~~

Ad [illegible] magister Johannes ~~[illegible]~~ Bradis ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

Ad sedem Metropolitanam Gneznensem [illegible] a sentencia diffinitiva [illegible] domini officialis [illegible] in causa que [illegible] ~~[illegible]~~ magistrum Johannem Bradis actorem [illegible] et [illegible] Johannem [illegible] [illegible] publice [illegible] Johannem [illegible] et [illegible] magistrum Johannem Bradis [illegible] et [illegible] magistro [illegible] magistri Johannis Bradis [illegible] Johannem [illegible] [illegible] [illegible] appellacionem [illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] et [illegible] singulos actus et terminos iudiciales [illegible] [illegible] ad ~~[illegible]~~ diffinitivam [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] peremptorium et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Johanne Bradis [illegible] magistro [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] et [illegible] domini Nicolai [illegible] et officii [illegible] et [illegible] Gneznensis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] et iusticia [illegible] [illegible] domini Nicolai [illegible] et officii [illegible] et [illegible] [illegible] Gneznensis [illegible] et [illegible] [illegible] Johannem [illegible] [illegible] [illegible] magister Petrus de [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] Johannem [illegible] publicum [illegible] [illegible] Johannem [illegible] [illegible] magistro [illegible] [illegible] libellum [illegible] et [illegible] [illegible] magistro Petro [illegible] ad [illegible] peremptorium [illegible] magistro Petro [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Johannes Bradis et Petro de [illegible] magistro [illegible] Johannes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libellum [illegible] in scriptis [illegible] oblato [illegible] [illegible] libello [illegible] copia [illegible] libelli [illegible] Petrus [illegible] libellum [illegible] [illegible] et ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] que [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] Johannes Bradis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicum [illegible] [illegible] domini Nicolai [illegible] et officii

debita populavit quem ~~[illegible]~~ prefatus dominus Leonardus ~~[illegible]~~
ad hunc finem [illegible] pertineant et [illegible] statuit et prefixit
in quo quidem termino prefati magistri Bupto magister Johannes Ende et Petrus
Johannis Enczelini principalem partem [illegible] coram prefato domino
Leonardo [illegible] judicialiter comparentes prefatus magister Petrus
libellum quantum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sibi totum ~~[illegible] libello [illegible]~~
[illegible] magistri Bupto et ipse magister Johannes Ende et Petrus
Johannis Enczelini [illegible] [illegible] ad hunc
[illegible] durante judicio [illegible] [illegible] super eius libellus
[illegible] [illegible] narrata [illegible] narrata et deducta
[illegible] [illegible] et [illegible] affirmando narrata et deducta
[illegible] anno [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] juramentum de calumpnia [illegible] et
de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
tum ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Leonardus [illegible] [illegible] [illegible]
petita [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ad [illegible] [illegible] [illegible]
magistri Bupto magister Johannes Ende et Petro Johannis
Enczelini principalem partem [illegible] coram prefato domino
Nicolao [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] magistri Bupto [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] coram prefato domino Nicolao [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] magistro Petro [illegible] ~~[illegible]~~ sibi [illegible]
[illegible] [illegible] et tum ad [illegible] magistri [illegible]
[illegible] prefatus dominus N. [illegible] [illegible] petita ad
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~
domino Nicolao [illegible] [illegible] [illegible] coram [illegible]
pro satisfaciendo termino [illegible] [illegible] [illegible] magistri Petri
Buptonis [illegible] magister Johannes Ende [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] prefatus magistri Bupto sibi dari copiam
et [illegible] ad [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dominus Nicolaus [illegible] ad hunc [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in qua [illegible] prefati magistri Bupto magister
Johannes Ende et Petrus Johannis Enczelini partem principalem
[illegible] coram domino Nicolao [illegible] judicialiter comparentes
et [illegible] [illegible] oblatis [illegible] populavit [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] oblationem

Rex et intonanti stanti ... iudicio pfaty mgr petrus
Johannes Engelini suum ... [illegible]
quisisse ... [illegible]
... [illegible]
... et ... ad mittendi ... quos ...
pfaty dno ... coram ... die ... dicto
... et ... [illegible]
... [illegible]
... ad ... ad ... et ... capitulo ...
mgro petro ... [illegible]
... et pfaty mgri ... mgr Johanne ...
et petro Johannis Engelini ... principalem ...
... [illegible]
pfaty mgr petrus ... satisfaciendo ... ad ... et singulos
... [illegible]
exhibuit et produxit ... quarum ... petrus magister ...
sibi copiam ... ad ... assignari ... dno ...
... [illegible]
... pfati mgri Busto mgri Johanne ... et petro
Johannis Engelini pfatorum principalem ... coram dno ...
Boguslao ... [illegible]
... [illegible]
pfaty mgr Busto ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
pfaty mgr petrus sibi copiam ... et ... ad ...
assignari ... [illegible]
... [illegible]
et ad ... et ... coram dno
Boguslao ... pfaty mgr petrus
... [illegible]
hoc ... [illegible]
... [illegible] ... petro Johanni Engelini et ...
... mgri Johannis ... [illegible]
... [illegible]
et ... [illegible]
... [illegible] pfaty mgr Busto ...
... sibi ... et ... ad ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] mgro Busto ... mgro Johanne
... et petro Johanne Engelini ... principalem
... coram dno dno Boguslao ... [illegible]
pfaty mgr Busto ... [illegible]
... [illegible] pfaty
... [illegible]
mgr petrus ... [illegible]

scia et singula ipsorum iura et allegaciones quibus de premissis uti volunt
verbo vivo proponere [illegible] in carta conscriptum
et postquam iam locucionem ad ipsius instanciam concludi petentes
ad [illegible] [illegible] et [illegible] concludi [illegible] postulatis [illegible] ex parte
a hinc [illegible] dicti [illegible] prefato domino [illegible] archiepiscopo Gneznensi
per eos placuit [illegible] carnis ingresso [illegible] de [illegible]
Gneznensis [illegible] [illegible] ipsarum [illegible] magistro
Johanne [illegible] et petro Johannis Cuczelini [illegible] infrascriptis
coram nobis Nicolao [illegible] Thezaurarius et administratoris
prefato qui tunc [illegible] Capitulum ecclesie Gneznensis [illegible]
[illegible] ad administracionis officium officium et in causa
[illegible] temporalium et spiritualium [illegible] ecclesie Gneznensis
[illegible] et [illegible] ac dicto domino Nicolao [illegible]
in [illegible] ad [illegible] pro tribunali sedentes
[illegible] tam ab ipsis [illegible] et puncto in quibus
[illegible] ac ad sentenciam diffinitivam
[illegible] in scriptis [illegible] populariter [illegible]
[illegible] ac [illegible] plenius
[illegible] petencium [illegible]
[illegible] et [illegible] et (margin: et concludens [illegible])
et [illegible] ad nostram diffinitivam sentenciam
[illegible] quibus [illegible] die et hora [illegible]
et [illegible] magistro Johanne [illegible] et petro
Johannis Cuczelini, [illegible]
[illegible] pro tribunali [illegible] coram
[illegible] diffinitivam sentenciam [illegible]
et [illegible] populariter [illegible] et diligenter [illegible]
[illegible] et singulis [illegible]
[illegible] placitis et [illegible] coram prefato domino
Nicolao [illegible] per [illegible] dictar [illegible] reportans
[illegible] et [illegible] de [illegible] liberacione [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] racione
[illegible] in [illegible] ad [illegible] possit
[illegible] [illegible] ac [illegible]
et [illegible] sentenciam diffinitivam [illegible]
~~[illegible]~~
et [illegible] [illegible] diffinitivam [illegible] nos Nicolaum [illegible]
[illegible] Thezaurarius et Administratorem [illegible] die [illegible] mensis
Augusti [illegible] Anno [illegible] Domini [illegible] iudicis [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible] domini [illegible]
[illegible] Anno [illegible] [illegible]
[illegible] domino Jacobo [illegible] Bogusslao [illegible] Gneznensis [illegible]
in [illegible] [illegible] et [illegible] de
[illegible]

Nicolaus Strzeszowius [illegible] Lay et offic[ialis] s[anc]te eccl[es]ie Gneznen[sis] discretis viris rector[ibus] parrochialibus ecclesiis in Brest, in Cowale, in Przedecz, in Chrabrabo, in Lubenyewo, [illegible] in Smilowicze et Radzeyow [illegible] ac aliis qui presentibus fuerint requisiti salutem in domino et presentibus fidem indubiam in commissis studiose diligenter adhibere. Dudum recepto [illegible] manu [illegible] Nicolai Andree de Brest [illegible] publici imperiali auctoritate notarii scripto et sigillo [illegible] ut [illegible] [illegible] domini Mathie Lay et offic[ialis] [illegible] pro parte discreti Mathie [illegible] [illegible] et [illegible] Jacobum [illegible] Gostomus Stanislaum [illegible] Stanislaum Szabinagoli Herboldum Mathiam [illegible] Boguslaum [illegible] et [illegible] oppidanos de Cowale [illegible] metropolitana Gneznen[sis] [illegible] prefatos oppidanos [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] submissis [illegible] Mathie [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] recepta [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sustinuerint et [illegible] sustinent [illegible] salutis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plurimorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] offic[ialis] [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mathia nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] supplicatum [illegible] de remedio oportuno provideri [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] prefatos oppidanos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nos itaque attento [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] Johannis Bap[tis]te [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliquo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Anno [illegible] [illegible] coram [illegible] Judicis [illegible]
[illegible] in opido [illegible] [illegible] dni [illegible] Bonifacij [illegible]
[illegible] [illegible] Anno [illegible] Pauli [illegible]
[illegible] dni Jacobo [illegible] Boguslao [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Clementis de
[illegible]

Instrumentum publicum arrendacionis alicuius predii
sive hereditatis per certam summam pecunie

In nomine domini Amen. Anno a Nativitate eiusdem Millesimo
ccccmo tercio Indiccione undecima Pontificatus Sanctissimi in Christo patris
et domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape Noni anno
eius quartodecimo die vero vicesimaquarta mensis Marcii
hora vesperorum vel quasi In domo curie honorabilis viri
domini Henrici Bel canonici Gneznensis sita circa ipsam ecclesiam Gnez
In mei Notarii publici et testium infrascriptorum ad hoc specialiter
vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus honorabilis ac
religiosus vir frater Przibislaus prepositus domus sancti Johannis
sub urbe Gneznensi ordinis sancti Augustini sepulcri dominici
Jerosolimitani suo et dicte domus sue ac tocius conventus et
fratrum in eadem domo habitancium nominibus bona de domus sue
[illegible] ~~credit~~ eidem tradita volens in fructus et utilitates
uberiores producere hereditatem suam vulgariter [illegible] prope
civitatem Gneznensem iacentem ad suam domum sancti Johannis
pertinentem ~~[illegible]~~ arrendavit et arendasse se dixit annuam
pensionem infrascriptam viro Magistro Nicolao Galen canonico
Gneznensi presenti et dictam arrendacionem recipienti, tradidit
et assignavit eidem Magistro Nicolao Galen cum omni
iure et dominio fructibus proventibus et utilitatibus universis prato
vero ipsius quod vulgariter Penanskrayara inter villas Przibigniewa
et [illegible] iacenti prius et de domus sancti Johannis ~~[illegible]~~
[illegible] excepto et reservato per decem annos continuos ~~[illegible]~~
possidendam tenendam gubernandam regendam ~~[illegible]~~ et
more boni villici et dispensatoris prudentis meliorandam ac eadem
hereditate et fructibus redditibus proventibus vescendum. Ita tamen
quod idem Magister Nicolaus eciam huiusmodi arrende pensionem
annuatim de eadem hereditate prefato domino Przibislao preposito et
eius domui de anno primo tres marcas, de secundo vero et tercio
annis quatuor, ultimis vero septem annis quinque marcas
[illegible] annorum predictorum medietatem ad sancti Adalberti
martiris et reliquam medietatem ad sancti Johannis baptiste
festa aut saltim tria die festorum eorundem persolvere tenebitur
absque quauis contradiccione et dilacione quibus cessantibus, quod si
idem Magister Nicolaus Galen in solucione dicti census aliquo
anno annorum predictorum in terminis et dictis marcis ut prefertur

extunc pro ipsis assignatis et deputatis deberet pertinere hereditarie
iure ipsi domino Przibislao et sue domui tenendum ~~possidere~~ dimittere
~~et possidere~~ nec se ulterius amplius intromittere debebit de eisdem
Item magister Nicolaus in melioracionem allodii et curie
in dicta hereditate Camerlic consistentem debebit harum
aptare ad stabulum sive pallacium an stubam in longitudinem
quatuordecim ulnarum construere et stubam tegere et conser-
vare necnon domum granarium pro conservacione bladorum et aliarum rerum
valoris et necnon domum curiam allodii in Camerlic
reparare et aptare vel fabricare [illegible] destruantur
~~[illegible]~~ infra tres annos a dato presencium computandos et
[illegible] [illegible] [illegible] impugnacionibus in allodio
que in eadem allodio tunc existunt [illegible] in quadam [illegible]
sunt [illegible] dum [illegible] comprehensa. Elapsis
vero predictis tribus annis ~~prefatus magister Nicolaus~~
~~[illegible] eandem hereditatem melioratam. De domino Przibislao~~
~~ipsi et sue domui resignabit et [illegible] debebit [illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] debet esse [illegible] vel [illegible]
[illegible] [illegible] dictus magister Nicolaus dictam hereditatem melioratam ~~[illegible]~~ [illegible]
tradet domino Przibislao ipso et sue domui [illegible] indaginem [illegible] possessionem
Super quibus omnibus et singulis premissis tam dominus
Przibislaus prefatus quam magister Nicolaus predicti
omnes [illegible] fieri ~~[illegible]~~ per me Notarium infrascriptum publicum
instrumentum. Et [illegible] omnium et singulorum premissorum [illegible] [illegible] magister Nicolaus
instrumentum publicum ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible]
Acta sunt hec Anno indictione pontificatus die mense hora et
loco quibus supra presentibus [illegible] discretis viris magistro
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] de Zitenic [illegible] [illegible] et
[illegible] consistorii Pragensis Johanne [illegible] de [illegible]
Notariis publicis et Johanne de [illegible] familiari
dicti domini Przibislai [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis

Przibislaus Petri de [illegible] scolasticus ac Gne-
znensis [illegible] sancti Augustini Sepulcri Dominici Jerosoli-
mitani [illegible] cause et parti infrascripte per Reverendum in Christo pa-
trem et dominum dominum Nicolaum divina et apostolice
sedis gratia sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopum specialiter de-
putatus universis et singulis dominis Abbatibus prioribus
prepositis decanis Scolasticis Canonicis [illegible] Succentoribus
Thezaurariis notariis ebdomadariis tam cathe-
dralium Collegiatarum et [illegible] conventualium
et parochialium ecclesiarum et capellanis altaristis
[illegible] presentibus curatis et non curatis
Tabellionibus et notariis publicis per Civitates
et dioceses [illegible] constitutis et personis
[illegible] et aliis ubilibet constitutis quibus presentes fuerint
representate [illegible] salutem a Deo
et presentibus fidem indubiam et in commissis studiosam
diligentiam adhibere [illegible] noveritis quod Reverendus
prefati domini Nicolai archiepiscopi Gneznensis [illegible]
[illegible] mandatum [illegible] domini Nico-
lai archiepiscopi [illegible] sigillatum sanas
salvas et integras nos ad ea qua decuit
reverentiam recepisse noveritis ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ Nicolaus dei gratia sancte Gneznensis ecclesie
archiepiscopus ac [illegible] commissarius
[illegible] dante Deo [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et Nicolaum
[illegible] de Zarzecze [illegible]
[illegible] mandavimus ut [illegible]
[illegible] prefatum [illegible]
[illegible] et limitibus [illegible]
prefati domini [illegible] in Golaczewo [illegible] flumen [illegible]
[illegible] deponunt [illegible]
[illegible] in Golaczewo [illegible] Nicolaum [illegible]
[illegible] predictis [illegible] et
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible] dampnis [illegible]

[illegible] commissionem [illegible]

[illegible] de Zarzecze in [illegible]

[illegible] et [illegible] in Golaczewo [illegible]

[illegible] et [illegible] appellavit

[Nicolaum Scolari]
2 septem annos proximos ~~dnm laurencium~~ in
emolumentis et utilitatibus ac obvencionibus Colo-
dini et [illegible] percipiendis [illegible] pro quolibet
anno [illegible] ad primam quatuordecimam
[flaris] ~~[illegible] et [illegible]~~ [illegible] decem [illegible]
monete [illegible] Polonicalis [illegible] in ea
tenore [illegible] coram nobis et per nos
ut [illegible] taxatarum satisfaceret ut [illegible]
amicabilis [illegible] subpenis et censuris in
dat [illegible] publicis [illegible] et [illegible]
[illegible] de [illegible] et [illegible]
nos [illegible] quod [illegible]
[illegible] prefatum Nicolaum Scolari ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ prefatam Colondinam
[illegible] ac de [illegible] et [illegible] cum dno
laurencio satisfacere [illegible] curavit
[illegible] sustinuit et [illegible]
sustinet animo [illegible] indurato [illegible]
[illegible] et [illegible] salutis
ac [illegible] periculosum [illegible]
salutis [illegible] et scandalum [illegible]
dicam [illegible] plurimorum [illegible] prefatus dnus
laurencius [illegible] ad [illegible] debita [illegible]
quatenus sibi de oportuno remedio [illegible]
[illegible] [illegible] coram nobis [illegible] proposuit quod
prefatum Nicolaum Scolari [illegible]
ad [illegible] in [illegible] monicione [illegible]
[illegible] ad [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] in [illegible]
[illegible] una [illegible] premissa ~~[illegible]~~
[illegible] in hac parte nisi [illegible]
[illegible] [illegible] parvitatis
ad [illegible] mandamus quatenus
[illegible] sitis requisiti [illegible]
[illegible] prefatum Nicolaum Scolari de
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] si [illegible]

[illegible] dno laurencio 2 [illegible] in [illegible]

A prefato dno laurencio

[illegible] satisfaceret [illegible]

et in [illegible]

preciam quousque hic potuit sive alibi in carcere unde
et nihilominus excommunicationis sententie si ad ipsam vobis
tutus pateurit accessus publice promulgetis ita
quod ad ipsius conspectum notitiam possit devenire ma-
nentes quiam et vos monemus premisse ut
infra duodecim dies [illegible] seu alium [illegible]
monitionem immediate sequentes quorum dies
quatuor primo quatuor secundo et reliquos
quatuor dicto pro trino ac peremptorio termino
et monitione canonica [illegible] tenore presencium ~~assignamus~~
~~[illegible]~~ pro [illegible] comprehendamus assignamus prefatum
Nicolaum ut premittitur personam et res suas
[illegible] et limitibus prefate civitatis in Wolaczko
edificatis et constructis deponat ac Nicolaum
cive in Wolaczko predicta ~~[illegible]~~ personam Nicolai
a penam suam deputatam reedificat [illegible] de dap-
nis inde habitis satisfaciat ac de expensis predictis
ac omnia penam [illegible] et expensas suas
dicto Laurentio satisfaciat ac esse sese a-
dicto [illegible] absolvi poterit ad gremium
sancte matris ecclesie rediret. Alioquin ad ipsius
sententiam iuxta [illegible] dicat et [illegible] contra [illegible]
[illegible] Nicolaum dicat [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] vos et [illegible]
[illegible] [illegible] mandamus [illegible]
[illegible] [illegible] Nicolaum [illegible] sic ut ipsius
excommunicatum et [illegible] [illegible] in
[illegible] publice [illegible] [illegible] et [illegible]
maior [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] pulsatis campanis
candelis accensis et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in libro
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ab omnibus [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

sacramentis ecclesiasticis ministrandi et baptizandi
parvulos dumtaxat exceptis, tam diu premissa
expediverint donec dicti domini Stephani parrochialis
ecclesie aliud habuerit in mandatis. Et die hodierna
executione presentium mandati peracta et quod per vos
in premissis factum fuerit per vestras patentes litteras aut presentium
publicationem subscriptionem seu designationem in se
continentes seu continente ut per annotationem
et appositionem vestrorum nominum et sigillorum in premissis
nobis reddatis fideliter insinuare, omnium et singulorum
sententiarum et censurarum premissarum penes
nos [illegible] concilium iuris possessionem et relaxationem
nobis specialiter reservantes subscriptionem et sub iudicii mandamus
unde [illegible] sigilli presentibus appensione communimus.
Actum et datum Cracovie in curia habitationis
nostre sub anno Domini M° CCCC° quarto indictione
[illegible] die hodie sabbati [illegible] mensis Octobris
hora [illegible] vel quasi, presentibus ibidem discretis viris [illegible]
[illegible] de [illegible] notario publico, Stephano [illegible]
de [illegible] ubi fuit [illegible] et [illegible]
s. Nicolai de [illegible] clerico Cracoviensis diocesis
testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis

In nomine d

ax

Sententia diffinitiva in causa Otrouska sup[er] decima manipulari [illegible] processu

In Cristi nomine Amen. Nos [illegible] Johannis [illegible] et [illegible] in [illegible] et [illegible] domini Mathie [illegible] de [illegible] [illegible] Johannem [illegible] in [illegible] super decima manipulari [illegible] [illegible] iudicialiter [illegible] partibus [illegible] coram nobis [illegible] [illegible] Mathie [illegible] nobis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[margin, left:] [illegible]

[margin, right:] [illegible]

Post cuiusquidem libelli oblacionem mox coram dictis iudicibus comparentes personaliter
Stanislaus [illegible] et Bartholomeus [illegible]
[illegible] nomine [illegible] nomine [illegible]
[illegible]
[illegible] lite [illegible] contestata [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] et [illegible] populariter
[illegible] dominus [illegible] Bartholomeus [illegible]
[illegible] copia [illegible]
Stanislaus [illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible] Stanislaus [illegible]
[illegible] dominus Bogislaus [illegible]
[illegible]
[illegible] alias [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] dominus Bogislaus [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] Quadam [illegible]
[illegible]
[illegible] Bartholomeus [illegible]
Stanislaus [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] ad [illegible]
In quo [illegible]
[illegible]
et [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] publicatis [illegible]
[illegible]
[illegible] populariter [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] Bartholomeus [illegible]
et Stanislaus [illegible]
[illegible]
[illegible] dominus Bogislaus [illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible]

Sententia diffinitiva in causa ... super detentione manipulorum decimalium ...

In Christi nomine Amen. Quia nos Nicolaus ... vicarius ... officialis ... Admissa peticione ... domini Boguslai ... Michaelis ... in iudicio coram nobis ... apud acta ... et super ... manipulorum ... iudicialiter ... coram nobis ... domini Boguslai et Michaelis ... libellum ... peticionem ... ad ... assignari ... [illegible]

[illegible]

peremptorie comparuit [illegible] die lune [illegible] magister [illegible] Bussche et petrus [illegible]
[illegible] nobis in judicio [illegible] [illegible]
[illegible] petrus [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] per nos admitti [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] admissionem [illegible] [illegible] [illegible] admittendi
~~[illegible]~~ ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] in nullis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dominus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
nos [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et petro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
alio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[Margin, right:] [illegible] [illegible]
[Margin, right:] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[Margin, left:] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

proponit ~~[illegible]~~ [illegible] ipse Henricus copiam peticionis [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] addendum [illegible] ad peticionem assignari [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] dicti [illegible] [illegible]
[illegible] a [illegible] in qua dicti [illegible] dicto Nicolao Lange(?) [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] alias [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] copiam dicti [illegible] Nicolai [illegible]
[illegible] ad magistrum [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri [illegible] Reynslar(?) [illegible]
[illegible] [illegible] et Petrus Aychardi de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] magistri [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri [illegible] [illegible]
[illegible] et Henricus dictus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] magistrum [illegible] Reynslar(?) [illegible] [illegible]
[illegible] Aychardi de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Henricus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Ipse non [illegible])

Marginal notes: [illegible] (right margin, beside line 2); [illegible] (left margin, beside line 14)

et Yolend(e) popularium [illegible] de Reyngley [illegible] dare p(er)ing(?)
[illegible] voluntati [illegible] [illegible] Chalnir (?) [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] diffinicionis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Bartholomeus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] diffinicionis [illegible]
[illegible] et [illegible] popularium nos igitur [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et diligenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] aliquis [illegible] nobis [illegible] habite et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et apud [illegible] [illegible] [illegible] deliberacione
[illegible] nos [illegible] diligenti [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] diffinicionis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
ut [illegible] in quantum [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible])

In nomine domini amen. Nos Nicolaus Strzeszowis (?) Thezaurarius officialis
sancte ecclesie Gneznensis, domini sede vacante per mortem bone memorie domini
Dobrogosti olim archiepiscopi eiusdem ecclesie in administratoris officio suffectus, instante
et petente discreto viro domino Martino rectore ecclesie in Zythne (?) contra discre-
tum virum dominum Gregorium plebanum in Stanomyska (?) Gneznensis diocesis de et super
decima manipulari et prediali post araturas Nobilium in Sedlincza (?), et eius
occasione iudicialiter rursum per nostras citacionis literas ad unum certum terminum peremptorium
competentem legitime evocavi, coram nobis iurisquodquod (?) tunc nobis ac ... et loco Gnez-
nensi, comparente et legitime causis absentibus honorabili viro domino Bogusslao vicecustode et
Altariste Gneznensi procuratore virtute administracionis mandati nostri contra ... commissionem
super hoc sibi facta virtute et loco nostris in iudicio pro tribunali sedentes, Circumspecto magistro
Bosstone (?) Advocato Consistorii nostri dicti domini Martini de Zythna partis actricis de
suo procuracionis mandato nobis et facta fide legitime docuerit, et domino Gregorio
plebano de Stanomyska predicto principali coram ipso comparentibus, dictus magister Bosstone (?) nomine
procuratoris partis sue predictam nostram citacionem ut prefertur a nostro auditorio
emanatam, et legitime iuxta observacionem nostri Consistorii et consuetudinem diocesis provin-
cie Gneznensis executam et libellum suum iudicialiter porrexit, petens sibi tunc ad dan-
dum et offerendum eundem in scriptis assignari, que sibi predictus dominus Bogusslaus locumtenens
iuxta eius petita concessit ad unam certam diem peremptoriam competentem, Cenaquidem die
adveniente, prefatus magister Bosstone domini Martini de Zythna, et Circumspectus vir magister
Petrus de Zamchosch (?) domini Gregorii de Stanomysky procuratores principalium predictorum
de cuius et magistri Petri mandato nobis apud acta cause huiusmodi clare constabat,
decernentes coram nobis tunc ad Civitatem Gneznensem ... ... comparentes dictus ma-
gister Bosstone suo satisfaciens termino libellum reconventionalem seu peticionem summariam in scriptis porrexit
tenorem qui sequitur continentem. Coram vobis honorabili viro domino Nicolao Strzeszowis
Thezaurario Canonico et administratore in spiritualibus sede vacante sancte ecclesie Gneznensis, pars
et nomine procuratoris discreti viri domini Martini rectoris parrochialis ecclesie in Zythna contra
et adversus discretum virum dominum Gregorium rectorem ecclesie parrochialis in Stanomysky et
qualibet aliam personam pro eo in iudicio vestro legitime comparentem cum querela proponit et
dicit, Quod licet iuxta canones et statuta sanctorum patrum ac consuetudines laudabiles terre
regni Polonie de iure communi apostolice decime prediales manipulares et campestres
omnium agrorum videlicet terra ... pisi ... avene etc. post aratros heredum seu No-
bilium allodiorum ... ad proprios parrochianos seu rectores Ecclesiarum parrochialium a
tempore quo Iura sunt edita et inducta pertineat et spectet seu pertinere et spectare
dinoscitur, ubi dicti Nobiles seu heredes divina officia audire et ecclesiastica percipe-
re consueverunt sacramenta. Et quamvis villa Sedlincza pronotata sit et sic intra limites
ecclesie parrochialis in Zythne situata et locata consistit, ita quod Nobiles seu heredes dicte
ville ecclesia parrochiali in eadem ecclesiastica sacramenta percipere et divina officia audire
consueverunt et sint consueti, propterea decima manipularis predicta post allodium corpus ad
predictam Ecclesiam in Zythna et rectores eiusdem de iure communi supra pertineat et pertinere debeat
Tamen iste Gregorius nescitur quo ductus spiritu vel qua temeritate inflatus cum
quodam temerario animo et pro tales est dicere et sacrilegio se de dicta decima manipu-
lari et campestri post aratros ipsorum Nobilium seu heredum priales (?) se allodii ibidem in
Sedlincza intromisit, predictam iam pluribus annis et a tempore quo ipse dominus Martinus
plebanus in Zythna factus est viginti annis continue sese immediate sequentibus inde-
bite occupavit et nunc occupat ipsum dominum Martinum et Ecclesiam suam decima eadem
contra deum et iustitiam spolians et dampna sibi et ecclesie sue quolibet anno viginti
annorum predictorum temporibus annis quibus ipse adhuc plebanus non fuit minori estimacione
ad tres marcas grossorum polonicalium inferens faciens sue salutis magnum impedimentum
et scandalum plurimorum. Quare petit procurator predictus nomine quo supra pronunciari decerni
et declarari predictam villam in Sedlincza fuisse et esse de parrochia et limitibus parrochialibus

eccl(es)ie in Zytthue et adipiam ecclesiam tamq(uam) parochialem de iure ptinuisse et
ptine(re) ibid(em) et decimas nitalis ipius ecclesiastica fac(ta) p(er)cepisse et p(er)cipe decimas
tam manipulares et capitulare p(re)dialem seu allodialem vel p(er) sig(n)os p(re)d(ictos) seu allo-
dy ibid(em) in Sedlunza adip(ia)m ecclesiam in Zitthua et ipius plebanos pro tempore
de iure co(m)muni ptinuisse et spectasse et nunc ptine(re) et spectare donec Grego-
rius eccl(es)ie d(omi)nus Martinus et eccl(es)ie sue in psolutum occupasse et cepisse decime
p(re)d(ic)te ptinus iam dein inimiatu fuisse et esse sibi q(uod) talia facere no(n) licuisse n(ec)
licere petens sibi ipi p(re)d(ic)ta d(omi)no Gregorio quod adipiam decimam in Sedlunza
petiit plebanu(m) inp(er)pe(tuu)m fore et inponi de (iur)e ipiusq(ue) et Gregorium cogendu(m)
et compellendu(m) fore addendu(m) et solvendu(m) Triginta tres marcas occasione spoliacio-
nis et capture p(re)d(ic)te v(er)ba summa iusta mediate Item petit expensas in lite
factas et p(ro)testat(ur) de faciendis Salvo iure addendi minuendi corrigendi recte
declarandi libello sic ut p(re)fertur oblato p(re)fato magr(o) Petrus copiam eiusd(em)
co(n)venc(i)onalis sibi decerni et ti(m)e(n)s addicendu(m) contra et ad intendu(m) eiusdem actor-
tum recitand(o) ulteri(us) libello offerendu(m) ad debita instancia assignat postulavit que
[illegible] status Quo tu(n)c p(re)fat(us) magr(o) Huscone Martinu(m) et Petro [illegible]
[illegible] principalium d(omi)norum p(re)d(ic)torum petitoribus coram d(omi)no d(ic)to Boguslao iure locu(m)
tenente nobis ictato [illegible] et arduis causis contra locu(m) [illegible] agere p(ro)mi-
timus libello seu petitionem reconvencionalem p(re)fatus magr(o) Petrus suo satisfaciendo
non expensis ad certum sub hac forma Coram vobis [illegible] d(omi)no
Nicolao Brzestowie Thezam [illegible] et administrator in spiritualibus [illegible] ecclesie
sancte Gneznen(sis) [illegible] d(omi)ni Gregorii [illegible] eccl(es)ie parochialis in Stanowska
sua et eccl(es)ie sue nominibus contra d(omi)num Martinum rectorem eccl(es)ie parochialis in Zytthue
et [illegible] alias p(ro)ut in [illegible] litis [illegible] et [illegible]
Quod licet decima manipularis et capitularis p(ro) arrativis nobilium seu allodiis [illegible] in
villa Sedlunza que decima a fundacione eccl(es)ie parochialis in Falcowo ad eandem eccl(es)iam
in Falcowo ptinebat et spectabat et [illegible] a xxx quadraginta annis circa et ultra etiam
parochialem in Stanowska [illegible] p(er)mutationis p(re)d(ic)ta in Bobrolowki [illegible]
rectoris parochialium p(re)d(ic)torum unico et [illegible] ad quos salutis eiusdem decime ptinebat atq(ue)
de(cim)e et voluntate et consensu loci ordinarii eandem p(er)mutationem consentientes ad p(re)d(ic)tam
ecclesiam in Stanowska ptinuerit et spectavit ptinuisse et spectasse et nunc ptinet
et spectat sicuti d(ic)ta eccl(es)ia in Stanowska et sui rectores qui fuerint p(er)cipe et
ipse d(omi)nus Gregorius plebanus modernus a xxx annis et ultra quos excessit esse rector
eiusd(em) eccl(es)ie in Stanowska in [illegible] reali et actuali possessione d(ic)te decime in Sed-
lunza et iure p(er)cipiendi eandem decimam pacifica continua et quieta fuerunt impedit(i)
instanter nullatenus Jus d(ic)to d(omi)no Martino plebano in Zitthue in eadem decima vel ad
eandem decimam in Sedlunza competat aut competere potest vel debet occasione sup(ra)d(ic)ta
Tamen d(ic)tus d(omi)nus Martinus nescit(ur) quo ducto spiritu asserens licet false decimam in
Sedlunza ad eccl(es)iam suam in Zytthue [illegible] ptine(re) et spectare p(re)fatum Gregori-
um et etiam suam p(er) eandem decimam in Sedlunza [illegible] et de facto ad iure non
possit molestavit et p(er)turbavit molestat et p(er)turbat impedivit et impedit se-
cus et facit quominus eandem decimam in Sedlunza et ipius fructus possit et
valeat quiete p(er)cipe et pacifice possid(er)e in sue anime p(re)iudicium et d(ic)ti d(omi)ni
Gregorii non modicum dispendiu(m) et gravamen Quare petit p(ro)curator sup(ra)d(ic)tus
nomine sup(ra)d(ic)ti [illegible] per vos et p(er) vestram sententiam diffinitivam p(ro)nunciari
decerni et declarari p(re)d(ic)tam decimam in Sedlunza que alias fuit eccl(es)ie p(ar)ochialis
in Falcowo vel aut ad eccl(es)iam in Stanowska p(re)d(ic)to iusto titulo ptinuisse
et spectasse ptine(re) et spectare ipamq(ue) decimam in Sedlunza ad eccl(es)iam in Stano-
~~ptine(re) et~~ wska suosq(ue) rectores atq(ue) sup(ra)d(ic)to lenasse [illegible] recolligisse et

pecipisse et percipit levare habere colligere et percipere de iure pacifice et quiete illiusque fuit dicto
Martino competivisse in eadem decima vel competere de iure, dictasque molestias molestationes
perturbationes et impedimenta ipsius domini Martini fuisse et esse temerarias illicitas
iniustas et iniquas sibique talia facere non licuisse nec licere et ob hoc ipsum dominum
Martinum ab huiusmodi impedimentis et molestiis prohibendum fore et per vos prohiberi sibique
super eadem decima in Orbulinga et eius perceptione eandem perpetuum silentium impo-
nendum fore et per vos imponi, ac dictum dominum Gregorium ab impetitione eiusdem
domini Martini absolvendum fore et per vos absolvi et in expensis litis huiusmodi condempnari
et alias in de et super omnibus premissis iusticiam debitam sibi ministrari vestrum ad
hoc officium humiliter implorando, omnia premissa et quodlibet premissorum dicens proponens petit coniunctim
et divisim omni meliori modo via iure et forma quibus potest et debet, una
cum litis expensis factis et protestatur de faciendis, salvo sibi iure addendi minuendi
corrigendi et reformandi prout sibi melius videbitur expedire ceterisque iuris
beneficiis sibi salvis non astringens se ad probandum superflua si que inserta que (?) ex
intencione sua sufficerent. Post cuius quidem libelli reconvencionalis oblacionem
memorati procuratores ipsius tunc ad dictum contra libellos hincinde porrectos respondendum
eisdem litem contestando et de calumpnia iurandum veritatique contestari et
etc. iurari dicendam terminos assignari postularunt quem tunc ipsis iuxta eorum
petita dictus dominus locumtenens ad terciam certam diem statuit peremptorium competentem.
Una die veniente prefati magistri Busko Martini de ... et Petrus Grego-
rii de Stanomska procuratores principalium duorum predictorum coram dicto domino Bogusla-
o in iudicio comparentes quibus eorum in alternis negando et in suo libello po-
sita narrata affirmando fore vera et petendo petita fieri de iure mutuo et ad
litem animo hincinde litem contestandi libello dederunt conmunicantesque de ca-
lumpnia vitanda et veritate dicenda in tota huiusmodi causa tactis sacrosanctis
ex mandatum dicti domini locumtenentis utrinque prestiterunt corporale. Pete-
runt etiam tunc ad ponendum et articulandum ponique et articulari videndum per
dominum locumtenentem assignari quo ipsis principaliter petentibus dictus dominus locumtenens ad
eorum tunc concurrentem disparat assignando. Quo quidem termino occurrente prefatus
magister Busko coram nobis ad ... vicinos ... de ... partis
principalis predicti ~~exhibuit et produxit~~ comparens pro satisfaccione termino accusata contumacia
ducente ... suos et partis sue posiciones et articulos exhibuit et produxit. Cuius
ita magistri Petri procuratoris domini Gregorii non comparentis ut suos posiciones et articulos pro
prefatus magister Petrus purgata sua contumacia sibi copiam eorumdem decrevi et tunc ad dictos
articulos assignari instancius postulavit quo tunc iuxta
contentum ipsius petita copia ... ... statuimus ad terciam certam diem peremptoriam coram
(?) qua die prefato magistro Buskone procuratore et discreto viro Johanne de
Brunnobe (?) substituto prefati magistri Petri procuratoris principalis, de cuius substitucionis mandato
nobis legittime constabat atque constat, comparentibus coram dicto domino Boguslao vicelocumtenente
egressus ... in iudicio comparentibus, prefatus Johannes substitutus suos et partis sue
posiciones et articulos exhibuit et produxit petens tamen Busko procurator qua ...
... eorum responderi ... admitti, mox vero dictus ... petens
tibi prefatus dominus locumtenens eorum posiciones et articulos ipsius ... Johannem substi-
tutum ... ... Buskonem ... non credit omnibus et singulis
admittendi ... tunc ... ... ad instanciam peticionemque procuratorum predictorum

assignavimus testes per quos ipsorum intenciones in dictis posicionibus et articulis possent et
vellent utrique probare in partibus exire et eorum propter longam loci distanciam et viarum
discrimina non posse ad civitatem Gneznen. commode protestacionis fecit inducere examen
eorundem testium super probandis huiusmodi negativis articulis viro certo commissario demandari
ria speciali datis dominis locumtenens in partibus duximus committendum coram quo commissario
nos annullis testibus ex parte utriusque productis iuratis rite receptis et diligenter examinatis
depositionibus eorundem testium in scriptis redactis nobis clausis et sigillatis remissis
protestacionibus que dedicionibus contra dicta et personas testium predictorum hincinde factis per
prefatum dominum Bogusłaum in locumtenens prefati domini Martino de Zythne et domino
Georgio de Stanowska partibus predictis coram nobis iudicialiter comparentibus et dicta testium
predictorum publicari postulantibus nos ipsorum petita fideliter publicavimus decernentes
copias utrique addicentes et apponentes contra dicta et personas testium eorundem si quid
aliqua contra ipsa testes per se sibi advisare dicere et opponere vellet ubi vel in
scriptis terminum competentem concedentes dictis partibus statuendo in quo quidem termino
prefatus magister Wisztone domini Martini et Petro domini Gregorii procuratoribus predictis
prefati domini Bogusłai locumtenens iudicialiter comparentibus prefatis
ipsorum predictorum coram dicto domino Bogusłao locumtenens iudicialiter comparentibus prefatis
magistro Wiszto quasdam exceptiones contra dicta testium ex parte sibi adversa productorum
in iure allegacionibus in scriptis exhibuit et porrexit contra quas exceptiones ipsorum
ab ... productis in ipsa causa concluserunt et prefatus dominus locumtenens instancius
concludi postularet cum quibus conclusit et concludi petentibus prefatis locumtenens
concludi postulavit attenta
voluntate ... dictorum procuratorum concludendo et concludi postulancium attenta
conclusit et huiusmodi protectus diem et horam infrascriptos audiendum et audiendis
per nos in causa huiusmodi diffinitivam ferri sentenciam eisdem procuratoribus partibus
per nos in causa huiusmodi diffinitivam ferri sententiam eisdem procuratoribus partibus terminus
assignavit cum itaque die et hora veniendis comparentibus que coram nobis in iudicio
assignavit quibus itaque die et hora veniendis comparentibus magistro Wisztone Martini de Zythna et Petro
de ... partibus procuratoribus eisdem Martini de Zythna et Petro
Gregorii de Stanowska procuratoribus predictorum et per nos in causa presenti
diffinitivam sentenciam ferri et pronunciari postulantibus nos visis et diligenter inspectis omnibus
et singulis actis instrumentis litteris scripturis et munimentis ac protestacionibus testium
hincinde productis aliisque in ipsa causa coram nobis gestis et habitis, ipsisque rite
recensitis et cum iusticie libramine discussis deliberacione nobiscum prehabita diligenti
ac iuris peritorum consilio ad nostram diffinitivam processimus sentenciam promulgandam ipsam
que pronunciavimus ipsisque petentibus in scriptis tulimus et pronunciamus ac ferimus pronunci-
amus et promulgamus ut sequitur in hunc modum Christi nomine invocato
pro tribunali sedentes ad solum Deum prae oculis habentes de consilio iurisperitorum et inter
nos proprius deliberacione prehabita diligenti et per ea que in presenti causa vidimus
et vidimus cognovimus et de presenti cognoscimus pronunciamus ... sentenciam diffinitivam decernimus
in his scriptis sententiam pronunciamus decernimus et declaramus villam dictam vulgariter Sedlimca
fuisse et esse de parrochia et limitibus parrochialis ecclesie in Zythne et ad ipsam
ecclesiam tamquam parrochialem pertinuisse et pertinere ibique et a rectore eiusdem ecclesie in-
colas ipsius ville ecclesiastica sacramenta percepisse et percipere decimasque manipulares
et capetarum predialem seu allodialem super agros predii seu allodii ibidem
in Sedlimca ad ipsam ecclesiam in Zythna et ipsius plebanos propter hoc decime
qui pertinuisse et spectasse et ut pertinere et spectare dominique Gregorii plebani
in Stanowka eiusdem domino Martino et sue ecclesie in occupatam et raptam decime
prenominate pertinens ... fuisse et esse ipsique talia facere non
licuisse neque licere Et abhoc dicto domino Gregorio et sue ecclesie in Stanowka quo-
ad ipsam decimam in Sedlimca perpetuum silencium imponimus et imponimus ipsumque

Vide sequens in alio folio infra

Nobili viro Wislao de Crzyzakow Armigero [illegible] plebano in Slupi [illegible]
Admonendi et audiendi [illegible] Wislai [illegible]
manipulorum [illegible] ibidem in Crzyzakow [illegible]

Sentencia diffinitiva

In nomine domini Amen. Nos Nicolaus Strzeszowo Thezaurarius Canonicus
et Administrator in spiritualibus Ecclesie Gneznensis [illegible]
[illegible] publicum [illegible] diffinitiva [illegible]
[illegible] notariorum [illegible] Nical
[illegible] et [illegible] in spiritualibus generalis [illegible] Officialis [illegible] Gne
znensis [illegible] instante et petente ~~[illegible] plebano [illegible]~~
~~in Slupi Nobilem virum Wislaum de Crzyzakow Armigerum Gnez~~
~~[illegible] manipulorum [illegible] ibidem in Crzyzakow~~
~~[illegible] judicialiter [illegible]~~ [illegible]

[illegible]

Instrumentum sentencie diffinitive in [illegible]

ad horam terciam diei supradicti [illegible]. Quo termino comparentibus Magistris
Busskone Martini et Petro [^Kebyslai^] ~~[illegible]~~ principalibus partibus coram domino
domino Bogusslao Iudice. In iudicio personaliter partibus comparentibus prefatus
Magister Petrus volens suo satisfacere termino libellum seu peticionem
reconvencionalem obtulit cuius tenor sequitur ad contextum sub hac
forma (vide folio) ~~Quoquidem libello~~ Post cuiusquidem libelli
oblacionem mandati Magistri Busskonis Martini et Petri Kebyslai
prefatorum duorum principalium partium mox et incontinenti absque
[illegible] iudicio ~~[illegible]~~ in suo affirmando et in aliis
eorum libellis ponendo [^narratam^] ~~negativam~~ narracionem fore veram et dicendo petita
fieri ut debent [illegible] litem contestando verbo mutuo vicissim
iuramentumque de calumpnia vitanda et veritate dicenda in eorum animas ad
[illegible] madatum [illegible] prestiterunt [illegible]
terminumque competentem peterent ipsis terminum ad ponendum et articulandum
ponendum et articulandum [illegible] per dominum iudicem assignari
que ipse dominus dominus iudex ad terciam diem [illegible] et
[illegible] assignavit. Tercia [illegible] prius [illegible]
domino Bogusslao [^iudice^] personaliter in iudicio comparentibus prefatus Magister
Petrus contra Magistrum Busskonem prefatum Martini ~~[illegible]~~ posiciones
et articulos [illegible] non [illegible] suo termino satisfaciens [illegible]
posiciones et articulos [illegible] petens ipsas in quantum
posiciones possunt admitti in quantum vero articuli fuerint ipsos [illegible]
admitti. Econtra ~~[illegible]~~ Magister Busskone copiam [illegible]
et terminum ad dicendum contra et ponendum suas posiciones et articulos
ad formam [illegible] sibi assignari postulavit. Et tunc
dominus iudex iuxta petita [illegible] Magistri Busskonis [illegible]
Tercia [^termino^] ~~[illegible]~~ [illegible] prefati Magistri Busskonis Martini et Petri
Kebyslai [illegible] coram domino officiali [illegible]
[illegible] ad iura reddenda [illegible] iudicialiter assistens
[illegible] Magister Busskone suo satisfaciendo termino [illegible]
posiciones et articulos [illegible] obtulit petens ipsas in quantum
posiciones admitti in quantum vero fuerint articuli ipsos [illegible] admitti
[illegible]. Econtra [illegible] Magister Petrus [illegible] copiam sibi
dari et terminum ad dicendum contra et ad ponendum [illegible] posiciones et
articulos [illegible] assignari. Qui ~~[illegible]~~ dominus iudex ~~[illegible]~~ ad horam [illegible]
diei [illegible] et [illegible]. Quoquidem termino
adveniente prefatis Magistris Busskone Martini [illegible] et Petro Kebyslai prefatis
principalibus partibus coram [illegible] domino officiali [illegible] in
iudicio personaliter comparentibus et [illegible] posiciones
admitti et [illegible] articulis [illegible] prefatus dominus officialis

ipsi^s^ cedulis et articulis ipsis in primis per dictos ~~magistros~~ Martinum Petrum in scriptis eo modo ut sequitur / Petrus et nos predicti domini Wladislai / Ubi tota inscriptio processus invenitur in Registro / Per Martinum de Bussow procuratorem producti cunctis et singulis quorum aliqua [illegible] [illegible] supra [illegible] admisit ad [illegible] dictum principalis et [illegible] [illegible] quod et aliqui [illegible] [illegible] per dictum dominum officialem assignatis ne nullis testibus tum ipsarum [illegible] dominum Martinum Stephani de [illegible] dicti domini Martini

[illegible] tum et ipsarum dicti Wladislai inductis ipsis [illegible] et ~~[illegible]~~ examinatis [illegible] per [illegible] dictis cum ~~[illegible]~~ personas et [illegible] [illegible] et [illegible] subsequenter [illegible] per [illegible] Martini de Bussow [illegible] et Petri Wladislai [illegible] [illegible] per dictum dominum Boguslaum [illegible] [illegible] dicti officialis [illegible] publicatis / ~~[illegible] [illegible] contra testes alicuius [illegible] [illegible] per et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Boguslaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~

et [illegible] [illegible] contra testes alicuius [illegible] per omnia [illegible] ipsos [illegible] Wladislai [illegible] [illegible] [illegible] conclusimus et [illegible] [illegible] ipsis per dictum dominum ~~Boguslaum~~ [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] qui [illegible] dicti Boguslai [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] dominum Nicolaum Strzegom [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et ~~[illegible]~~ [illegible] nobilis Nicolao [illegible] [illegible] et administratore [illegible] qui [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~ per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] in administratione [illegible] ~~et [illegible]~~ [illegible] [illegible] et assumptis [illegible] dicti officialis in locum ~~et in~~ ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Marginalia: Sud; [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] Martinum; [illegible]; et [illegible]; ~~[illegible]~~; [illegible] [illegible]; et [illegible] [illegible]

vestra postulavit. Nos vero volentes vestris precibus annuere tamen laborumque
vestrorum [illegible] in studio supradicto complementum [illegible] predictis
fieri [illegible] et [illegible] forma [illegible] [illegible] [illegible] dam
dispensamus et habilitamus presumpta [illegible] et [illegible] [illegible]
ad legendum et audiendum [illegible] [illegible] in causa [illegible] [illegible]
diffinitivam sententiam [illegible]. Datum [illegible] die et hora
[illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
et parte [illegible] principalem [illegible] partibus et [illegible]
partes in [illegible] diffinitivam [illegible] sententiam [illegible] privilegiam
et privilegiam populancium. Nos [illegible] et deligentes in [illegible]
omnibus et singulis actis [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et aliis in ipsa causa [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et habite [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] deliberatione [illegible] nos deligentes ad
nostram diffinitivam [illegible] sententiam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] privilegiamus et privilegiamus
[illegible] [illegible] privilegiamus et privilegiamus [illegible] [illegible]
[illegible] nomine [illegible]. Subscripsit [illegible] die et hora [illegible]
[illegible] Anno Domini [illegible]

Forma obligationis

Nos Abraham Abbas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] tenore presentium quibus expedit [illegible] [illegible] nobilis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nobis [illegible] [illegible] grossorum [illegible] [illegible] [illegible] grossos
in [illegible] [illegible] [illegible] mutuavit et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Johannis Baptiste [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bona fide
apud [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] plenariam et integram [illegible] bona fide [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] expensis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad simplicem
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nos tenore [illegible] [illegible] submittimus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dampnis [illegible] [illegible] expensis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] (margin)

Gregorium in expensis dicte decime atque motelit condempnandum fore et con-
dempnamus In ceteris petitis eundem dominum Gregorium ab impeticione dicti
domini Martini absolventes, quarum Gregorium in moderat. lit. expensis
parte eiusdem domini Martini fact. coram nobis condempnates circa taxationem
nobis imposterum reservata Lecta lata et in scriptis pronunciata est hec sententia diffinitiva
per nos Nicolaum Strzeszkonis Thezaur. Canonici et Offic. Gneznen. supradictum
Gnezne in Curia habitationis nostre ubi ad iura reddenda pro tribunali sedere
consuevimus Sub Anno domini Millesimo cccc tercio Indictione undecima Pont.
Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii pape Noni Anno pontificatus
quartodecimo die Veneris xvi mensis Marcii hora sexta et Consistorii nostri
Gneznen. presentibus discretis viris Casimiro bu dominis Johanne preposito sancti
Georgii in Castro Gneznen. Bogusslao vicecustode et Altarista Johanne de
Popowo vicario kathedralis ecclesie necnon magistris Bartholomeo de Cyrzino
Petro dicto Presseck de Gnezna et Stanislao Petri de Szadek procuratoribus
et notariis Consistorii nostri Gneznen. testibus circa premissa in quorum omnium fidem
et testimonium premissorum presentem nostram diffinitivam sententiam seu presens
instrumentum publicum manu huiusmodi sententiam in se continens per Nicolaum notarium
publicum nostrumque et cause huiusmodi scribam coram nobis subscribi et publicari
mandavimus nostrique sigilli Officialatus iussimus appensione communiri

Forma inhibitionis ad Apostolicam sedem ... appellationis ... apostolos

[illegible]

Pridem recepta appellatione iusticie parte nobilium et vasallorum terrarum Pauli Martini Alberti Nicolai Johannis et Mathie in Wirzcholbicze et Kosznewicze heredum necnon Petri Gerlaci ... et Johannis de Koszi... Jacobi Kaschuba ... et Wlodarii de Wirzcholbicze Nicolai Wlodarii ... Johannis et ... de Wrzeszczewo ... et ... heredis de ... diocesis ... ad sedem metropolitanam Gneznensem interposite pro eo quod ... dominus ... de ... et ... administrator in spiritualibus et Johannes ... et ... in spiritualibus ... et officialis ... pro ... et ... nominatos ... et ... se ... partitores ... ab ... discreti viri domini Thome plebani in Buthin ... et super decimis et aliis ... ad ... in Kazimirz ... dicti appellantes ... in ... absolute ... nobis ... Petro ... de ... advocato consistorii ... et ... heredum et ... appellantium ... nunc ... petentes iusticiam ... domino ... et Johanni ... et officiali ... heredes ... et ... in ... pendente huiusmodi ... attemptare ... inhiberi et ... domini Thome plebani de ... Buthin ad ... et ... quem ... et ... appellationem audiendam et ... ad ... et ... huiusmodi et ad audiendum et videndum ... heredes et ... a ... et officialis ... et ... absolutionem ... ad ... ad ... et ... domino ... petentes ... heredum et ... in iudicio ... legittime comparentes ... et ... in ... et ... sigillis ... sigillatis et ... ~~[illegible]~~ ... Thome plebani de Buthin ... ~~[illegible]~~ ... non comparentes ... huiusmodi

atque mandato

satisfacere curamus petit offendo se nomine predictis sive predicta
Juris et mandatis sed mandatis ecclesie parituros a predictis
Petrum Agnetem ac Judocum prefatos dominos Archiepiscopi et
officialis per eos absolui ad cautelam Instanti
vero adhuc eas durante Judicio Ventumque fuit agere
Busthe Adueniens predictus dicto officialem et petiit ipsum dominum
Alheidem pro dicto Conrado mandatis nobis vltimo
termino constituit eius supplicationem Impetrauit nos
comparentes petiit eosdem Hildebrandum et Busthe tanquam Recommendatos
a nostro Judicio vero et per manifestum offensorum ad quem
predicti monitos Petrum et Agnetem ac Judocum
predictorum dominorum Archiepiscopi et officialis processus ac priuilegia parte
illorum predicto in Judicium produxit docent eisdem processibus et priuilegiis
parent ne absolui Nos vero Justum et petitum agere
petro petiit predictis Hildebrandum et Busthe copiam
productorum dederunt et terminum ad dicendum contra eadem in scriptis
assignauimus dicentes copiam eorundem. terminum ad
quem eandem diem copiam in qua nunc
super huiusmodi petitis deliberare possemus Dummodo statuimus
In quem diem aduenientes ipsa Agnete petro Hildebrandum
et Busthe et Busthe dominum Alheidem pro dicto predictum
partibus comparentibus nobis judicialiter comparentibus Idem Agnete petro
petrus non predictis quasdam exceptiones contra
predicta agere Busthe producta in Judicium produxit eandem
nobis petentes in eisdem ut sequitur petiit igitur et
quod exceptiones sic oblatas prefatus agere Busthe petiit dominum
pro dicto prudenti copiam earundem dederunt et terminum ad replicandum
contra ipsas sibi prout assignauimus postulaui et terminum dicta
copia huiusmodi ad eandem diem repetitionem et componens
sibi possemus statuendo In qua aduenientes comparentibus
personaliter in Judicio huiusmodi partibus memoratis predictis
agere Busthe petiit pro dicto oblatos parte sua quasdam predicta
Replicationes dedimus tibi et ostensum manifestum
contra exceptiones superdictas petiit predictos Hildebrandum et Busthe
ab a petiit cuius ne absolui sed ipsos ad tenorem Juris
per eum dominum remitti et in expensas condempnari Agnete petro
petente contra ipsos absolui ad cautelam petente offendo
se velle Juris et mandatis ecclesie parituros ipsos absolui
et ipsa huiusmodi per nos peradi Nos vero Attendentes ipsos
audire ad meritum super huiusmodi per eos productis
voluntatem ipsis petiit terminum comparentibus Dummodo statuimus
In quem quidem termino comparentibus nobis in Judicio Hildebrandum
prefatos Agnete petro Hildebrandum et Busthe et ipsam
dominam Alheidem pro dicto predictos partibus et petiit nunc

et capitulo et collegio [illegible]

Reverendo in Christo patri domino .. dei gracia Gnesnensi et eius vicariis in spiritualibus et Stephano Nobili Zygmundo de Brzeska herede in Wola [illegible] Armigero, Nec non aliis omnibus et singulis quorum interest intererit vel interesse poterit quosque infrascripta tangit negocium seu tangere poterit quomodolibet in futurum quibuscumque nominibus censeantur Nicolaus Drzewicz Thesaurarius Canonicus et Administrator in spiritualibus et temporalibus sedis sancte ecclesie Gnesnensis Salutem et sinceram in domino caritatem Et presentibus fidem indubiam adhibere. Nec non [illegible] nota [illegible] ad cancellationem plenarie.

Et tandem [illegible] tunc Adveniens Matthias Petri de [illegible] Petri principalis curie nobis Advocatus et [illegible] filiorum suorum In medio [illegible] audiendus et Jura reddenda pro tribunali sedentes Judicialis comparens actitaque generalia dicti Zygmundi et aliorum se suppriorum in dicta ecclesia Wyssoka [illegible] dictarum in ea [illegible] fuerint [illegible] nec [illegible] aut capellanum [illegible] in ipsius ecclesie [illegible] se per nos parte de dicta ecclesia in Wyssoka Admissionem Nobilium [illegible] [illegible] Strale [illegible] et [illegible] et aliorum ipsius [illegible] Strale et [illegible] [illegible] [illegible] ecclesie [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai administrator [illegible] [illegible] in [illegible] publice [illegible] et audiencie [illegible] [illegible] [illegible] Zyg[illegible] et alios se suppriorum in dicta ecclesia Wyssoka [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut capellanum [illegible] [illegible] [illegible] reputate ~~[illegible] Matthie [illegible] Petri [illegible] in [illegible] [illegible] Petri~~ [illegible] [illegible] in Wyssoka [illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Ad nos et [illegible] metropolitanam [illegible] negligencia ordinaria [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] devoluta [illegible] [illegible] domino Petro principali cum omnibus et singulis Juribus [illegible] ac oblacionibus [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] nomine [illegible] et assignamus [illegible]

Collacio [illegible] [illegible] in Wyssoka [illegible] [illegible] nomine [illegible] [illegible] laboratoribus donatoribus et negociatoribus et procurantibus [illegible] [illegible] de [illegible] in Wyssoka

[illegible] de qua in [illegible] [illegible] [illegible]

et assignamus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ecclesie metropolitane
providum et venerabilem [illegible] prudentem virum Mathiam [illegible]
[illegible] dominum Petrum [illegible] nostre [illegible] et [illegible] supplentem
nomine eiusdem Petri in possessionem corporalem realem et actualem
[illegible] [illegible] dicto Petro [illegible] et [illegible] collat[illegible] ac [illegible]
omnium [illegible] fructuum reddituum proventuum et obventionum
eiusdem posuimus et induximus ac ponimus et inducimus
[illegible] [illegible] est [illegible] [illegible] prefato [illegible] domino Petri
nomine [illegible] et tenore presentium investimus [illegible] eiusdem
amoventes exinde quoslibet illicitos detentores. Quare
quidem omnia et singula vobis dicto [illegible] et tibi
[illegible] aliisque omnibus et singulis supradictis nominatis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et notificamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum notitiam dedu-
cimus et deduci volumus [illegible] vos [illegible] dominum [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] ac omnes alios et singulos
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
requirimus et monemus primo secundo tertio [illegible] et [illegible]
et cuilibet vestrum in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis
[illegible] penis [illegible] [illegible] mandamus [illegible] infra
sex dies [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quorum duos [illegible] pro primo duos pro secundo et reliquos
duos dies vobis omnibus et singulis pro tertio et ultimo
ac peremptorie termino et canonica monitione assignamus
[illegible] dominum Petrum vel procuratorem suum pro eo et eius
nomine [illegible] ad [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] et ipsum possessionem [illegible]
et admittatis amoto exinde quolibet illicito detentore
dicto Petro aut suo procuratori pro eo de ipsius
[illegible] fructibus redditibus [illegible] [illegible] [illegible]
et obventionibus universis infra [illegible] [illegible] [illegible] et ultra
[illegible] [illegible] et [illegible] ab aliis [illegible] [illegible]
omnes et singulos [illegible] vassallos [illegible] [illegible]
laboratores [illegible] [illegible] agricultores [illegible]
et alios [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

monasterium seu monasteria [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] competentis
[illegible] domino [illegible] Petro et eius [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] et
nulli alii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] oblacionibus
[illegible] et aliis obvencionibus universis. Quorum in solidum [illegible] in-
[illegible] et [illegible] ab aliis [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] premissa omnia et singula [illegible] [illegible] ad
vos [illegible] ne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos in
vos omnes et singulos [illegible] [illegible] et [illegible] ac in [illegible]
[illegible] alios contradictores et rebelles [illegible] domini Petri
aut eius [illegible] impedientes aut impedientibus in aliquo
[illegible] consilium auxilium vel favorem publice vel occulte directe
vel indirecte [illegible] [illegible] [illegible] ordinis vel [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
omnes et singulos [illegible] domini [illegible] [illegible] ac [illegible]
[illegible] [illegible] monitione premissa [illegible] in Capella [illegible]
[illegible] et Collegiatarum [illegible] [illegible]
ac [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
formam et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
vobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
Et nichilominus universis et singulis Abbatibus prioribus [illegible]
Scolasticis cantoribus custodibus [illegible] et aliis
[illegible] et [illegible] ecclesiarum Kathedralium et Collegiatarum [illegible] provincia
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] seu [illegible] [illegible] publice
[illegible] seu tabellionibus publicis et clericis [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dicti Petri [illegible] [illegible] fuerit seu fuerint requisiti seu requisitus [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] monacale assignamus [illegible]
[illegible] metropolitana [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] alias [illegible] [illegible] [illegible]
vel [illegible] alias [illegible] [illegible] domini Petri vel [illegible] [illegible]
[illegible] fuerit requisiti seu requisitus [illegible] vos omnes [illegible]
ac alios et singulos [illegible] predictos ac [illegible] et singulos
quos [illegible] intimetur seu [illegible] [illegible] quemlibet [illegible]

[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
alias [illegible]

Marinus [illegible] et Marcus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

ac [illegible] dictam ecclesiam in [illegible] quadam [illegible] et nunc sunt seu
aliis ipsius sunt [illegible] seu acciderit, ~~[illegible]~~ passim
et licite iure et via et singula ea que grata valida et rata
tenere [illegible] et dampnum [illegible] [illegible] legitime et fideliter publice
pariter [illegible] quod dictus Petrus aut eius procurator ipsum vel
dictam ecclesiam cum omnibus et singulis iuribus et pertinentiis suis
realiter et cum effectu assignent, Inducant quod dictum Petrum vel
procuratorem ipsius in possessionem realem corporalem actualem et effectualem
quorumcumque fructuum reddituum proventuum et pertinentiarum ~~[illegible]~~
inducant et defendant inductum, et ammoveant et removeant
de fructibus redditibus proventibus iuribus et obligationibus ~~[illegible]~~ et
aliis [illegible] plene et integre faciant [illegible] ~~[illegible]~~
et [illegible] [illegible] in omnibus licitis et honestis
tamquam vero ipsius rectori et pastori obediri, ~~[illegible]~~
~~[illegible] et [illegible] sunt [illegible] [illegible] [illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] passim [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et apud eum dictum Petrum
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] vel [illegible] alium [illegible]
vel eius procuratorem [illegible] et [illegible]
dictus Petrus aut eius procurator [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et modo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] omnibus et singulis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac aliis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] XX [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

~~Volumus~~ sup premissis p nos habitis [illegible] [illegible] et inspectis
diligent' habitis tractat' et deliberat' sup eisd' [illegible] [illegible]
pfatus Wills [illegible] et [illegible] a pdca pfatoz dnoz
Alber. [illegible] et Johis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] absolvendos [illegible] [illegible]
[illegible] petro [illegible] [illegible] astanti [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] matris [illegible] atq' [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ pdco dno [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] Wills [illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~ et [illegible]
absolvimus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] etc.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et cum in speciali licencia

Reverendo in Christo patri et domino domino .. dei et apostolice sedis
gratia archiepiscopo Bremensi ac venerabilibus viris dominis ... preposito
... decano ~~[illegible]~~ et Capitulo
singulis quoque Canonicis et ~~[illegible]~~ beneficiatis ecclesie
~~[illegible]~~ Bremensis ~~[illegible]~~ illis vel illis ~~[illegible]~~
vel ad quos Collacio provisio presentacio institucio electio ~~[illegible]~~ ad quem
Cancellarie ecclesie Bremensis quam vacantem ~~[illegible]~~ hominis dominus ... de
Malay prenarrato Cancellarie de Cancellaria ecclesie
supradicte quam ea permutacionis apud sedem apostolicam proinde
obtinebat pertinet ... seu vel divisim omnibus que aliis et singulis
quorum interest vel interesse poterit ~~[illegible]~~ quos presens
tangit negotium seu tangere poterit quomodolibet in futurum
cunctis vobis ... Petrus Cantor ecclesie Bremensis
executor ad infrascripta una cum infrascriptis suis in hac
parte Collegis cum illa clausula. Quatenus vos vel duo aut
unus vestrum per vos vel alium seu alios etc. a sede apostolica
specialiter deputatus Salutem in domino et mandatis nostris immo verius
apostolicis firmiter obedire. Mandatum litteras sanctissimi in Christo patris
et domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni eiusdem
bullatas recepimus cum filo serico more Romane curie
veras bullas plumbeas ipsius domini nostri pape non cancellatas
non abolitas nec in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vicio et suspicione
carentes nobis per honorabilem virum dominum Nicolaum Paryslai
de Suchdol Cancellarium ecclesie Bremensis in ipsis litteris apostolicis
nominatum coram notario publico et testibus infrascriptis presentatas
nos cum ea qua decuit reverentia recepisse noveritis
Quarum siquidem litterarum apostolicarum verus tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis Bonifacius episcopus
servus servorum dei Dilecto filio Nicolao Paryslai de
Suchdol Cancellario ecclesie Bremensis etc. sub bulla etc.
Bullam Volumus ut vos ... executores Tenor sic incipit
Bonifacius episcopus servus servorum dei venerabili fratri .. archiepiscopo
Bremensi et dilectis filiis .. Cantori ac .. Capitulo
ecclesie Bremensis Salutem et apostolicam benedictionem etc.
et sic finit. ~~[illegible]~~ Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta
mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos

vel alium seu alios prefatum Helenum vel procuratorem suum
eius nomine in corporalem possessionem Cancellarie
iuriumque et pertinentiarum predictarum inducatis auctoritate nostra
et defendatis inductum amoto exinde quolibet detentore
facientes eidem Heleno vel dicto procuratori pro eo de huiusmodi
Cancellaria ut est moris admitti sibi quod de ipsius
Cancellarie fructibus redditibus proventibus iuribus et obven-
tionibus universis integre responderi non obstantibus omnibus
supradictis seu si prefatis archiepiscopo et et Capitulo vel quibus-
vis aliis communiter vel divisim a sede apostolica sit indultum
quod interdici suspendi vel excommunicari non possint
per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac
de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem contra-
dictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo Datum
Rome apud Sanctumpetrum iii Idus Martii pontificatus nostri
anno quartodecimo

Post quarum quidem litterarum apostolicarum presentationem et re-
ceptionem fuimus pro parte dicti Heleni Cancellarii ecclesie
Brugensis cum instantia debita requisiti quatenus ad ex-
ecutionem ipsarum litterarum et contentorum in eisdem iuxta
traditam sibi seu directam a sede apostolica nobis formam
procedere dignaremur Nos igitur Petrus Cantor et executor
prefatus volentes mandatum apostolicum huiusmodi reverenter exequi
ut tenemur idcirco auctoritate apostolica nobis in hac parte com-
missa Cancellariam predictam que dignitas non tamen
maior post pontificalem in dicta ecclesia Brugensi
existit et ad quam quis per electionem assumitur cum omnibus
fructibus redditibus et proventibus ~~[struck]~~ dignitati annexis iuribusque ac
pertinentiis suis quorum ~~[struck]~~ communem valorem an-
nuum ** non excedit per huiusmodi resignationem vacantem iuxta
modum et formam in dictis litteris apostolicis comprehensos cum
plenitudine iuris prefato domino Heleno principali
contulimus et assignavimus ac tenore presentium con-
ferimus et eandem assignamus ipsumque dominum Helenum
principalem in corporalem realem et actualem possessionem
Cancellarie iuriumque et pertinentiarum predictarum

** in dictis litteris apostolicis expressum

cadem dicte qua fungimur in hac parte nedum et
indicamus presentes quos omnia et singula vos omnes
et singulos supradictos et vestrum cuilibet monemus
insinuamus et notificamus ac ad vestram et cuius-
libet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus
presentes Citantes vos dominos dictum vestrum
vicarium ac predictos decanum et Capitulum et canonicos predictos omnes
alios et singulos supradictos et alios quorum interest vel inter-
erit vel interesse poterit communiter vel divisim
requirimus et monemus vobis nichilominus et vestrum cuilibet
in virtute sancte obedientie et sub penis infrascriptis districte
precipientes mandamus quatenus infra sex dies post presentationem
seu notificationem presentium vobis aut alteri vestrum facta,
inmediate sequentes quorum sex dierum duos pro primo
duos pro secundo et reliquos duos dies pro tertio et peremptorio termino
ac monitione canonica vobis omnibus et singulis
prefigimus et etiam assignamus prefatum dominum Wilhelmum
ad possessionem seu eius nomine in et ad corporalem
realem et actualem possessionem cancellarie predicte
et pertinentiarum predictarum inducatis et admittatis ipsum
inductum absque difficultate et contradictione et rebellione
aliquibus defendatis ~~~~ et ~~~~ vel de pena
fructibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus
universis ipsius cancellarie integre respondeatis et faciatis
ab aliis quantum in vobis est ac a vobis et vestrum quolibet
pariter plenarie responderi amoveatis quemlibet
illicitum detentorem quem etiam nos presentes amovemus
et privamus amotum et amovemus in supra modo
et forma premissis vos et singulos aliquos presentes
aliquos aut contrarium presentes ne prefato domino
Wilhelmo quominus dicte cancellarie huiusmodi ac omnibus
iuribus et pertinentiis suis integre et libere
assequi possit et valeat impedimentum aliquod
prestent per se vel alium seu alios directe publice vel occulte
directe vel indirecte aut impedientibus ipsum super premissis
in aliquo dent auxilium consilium vel favorem aliqualiter

tam mediate quam immediate Cattellas huiusmodi
seu aliquas inde pro tempore ad causam necnon in ante
dictis quibuslibet et rebelles ac impedientes super
premissis in aliquo aut impedimentum dantes consilium
auxilium et vel favorem publice vel occulte directe
vel indirecte cuiuscunque conditionis status dignitatis existant a contra-
dictam rebellione impedimento huiusmodi auxilio con-
silio et favore huiusmodi omnino desisterint et mea
et mandatis immo verius apostolicis in hac parte pa-
ruerint cum ~~eff ac~~ effectu excommunicamus sive excommunicatos
et excommunicatas sive excommunicatos in hiis scriptis singulariter in singulos
ac dicta Cantuariensis monasterium premissa excommunicatione in capitulo
vestro premissis canonica suppositione ac in ipsam Ecclesiam
Bremensem predictam Ecclesiasticum sententiam et eam promulgamus
vos vero domino Archiepiscopo Bremensi predicto qui ob reverentiam
vere pontificalis dignitatis ~~vos~~ nolumus prefatas interdicti sententie
se ligari Sed si quod premissa vel aliqua premissorum fecerint
per vos vel submissam personam in ingressu Ecclesie
interdicimus predicta monasterium autem premissa ~~[illegible]~~ in
hiis scriptis Si vos predictum mediantem prefatos sex dies prefatos
sex immediate sequentes sustinueritis simili modo premissa
suspendimus a divinis verbis premissa — si prefatas
predictam et suspensionem sententiam prefatos sex dies prefatos
prefatos dies immediate sequentes quod absit
animo sustinueritis indurato vos excommunicatos
sive excommunicatas et excommunicatos sive excommunicatas excommunicamus antepredicto
huiusmodi eadem auctoritate monasterium premissa in hiis scriptis
sententia excommunicationis mandamus Ceterum cum ad
executionem huiusmodi ulterius facienda nos possimus
quod ad presens aliis arduis prepediti negotiis personaliter
vos et vestrum quemlibet et singulos Abbates Priores Prepositos
Decanos Scolasticos Archidiaconos Cantores Thezaurarios
ac omnes alios et singulos tam Cathedralium quam
Collegiatarum necnon Prochialium ecclesiarum rectores
plebanos vicarios perpetuos curatos et non curatos Ebdo-
madarios perpetuos vicarios seu locatarios capellanos perpetuos
altaristas Tabelliones seu notarios publicos et clericos quoscumque

per primam et dicti Eugenii et alibi ubicumque expediens
et vestrum cuilibet appellacione [illegible] harum [illegible] predicti
Martini apostolica atque vestri cuiusque commissarum tenore earundem
quatinus plenarie vos vel alter [illegible] eas adeas [illegible]
revocandas cassandas [illegible] et annullandas et vestrum cuilibet in virtute sancte
obediencie et sub excommunicacionis pena quam in vos et vestrum
quemlibet nisi infra sex dies [illegible] dicti domini
[illegible] Cancellarie [illegible] dicti [illegible]
domine requisiti seu requisiti fuerit seu fuerint
cuilibet pro omnibus dilacionibus ac tercia monicione assignans
ferimus in hiis scriptis si ea que eis in hac parte committimus
et mandamus neglexerint seu contempserint contra [illegible]
adimplere districte precipimus et mandamus quatenus
vos vel vestrum alter ad hoc [illegible] et [illegible]
[illegible] venerabiles decanum et capitulum
singulos Canonicos et personas predicte ecclesie Eugenii
ac ad dictam ecclesiam Eugenii et alia loca de quibus
expediens fuerit [illegible] et [illegible] publicandas
et exequendas ita quod in hiis [illegible] alterum
non exspectet nec alter [illegible] processus generalis ac
[illegible] seu alter [illegible] et predictas [illegible] applicat
et [illegible] processum ac omnia et singula in eis contenta
[illegible] et cuilibet [illegible]
[illegible] et publice [illegible] ac [illegible]
[illegible] in Cancellariam [illegible] et in [illegible] stallo [illegible] in choro
et loco in Capitulo ut est more assignat ac in corporalem
possessionem Cancellarie [illegible] et pertinenciarum predictarum
inducant seu induci faciant et defendant inductum
Et [illegible] de [illegible] vel dicti [illegible] de [illegible]
redditibus proventibus iuribus et obvencionibus universis dicte Cancellarie
integre [illegible] et [illegible] faciant plenarie
[illegible] et [illegible] omnia et singula vobis in hac parte
commissa [illegible] et [illegible] expediens fuerit plenarie exequantur
[illegible] tradita seu [illegible] formam et
[illegible] et [illegible]
[illegible] quod [illegible] nichil valeant
attemptare nec circa predicta [illegible] ut presentes [illegible]

lacionis absolvendi vel suspendendi aliquos invitare in venie
que dicto domino Nicolao et nunc pro nunc potuit in premissis
in aliquo vel obesse. ceptum sub delegato nunc et con-
tra quilibet preterea ~~[illegible]~~ omnimodam derogamus. Et si con-
tingat dictos super premissis in aliquo procedere de quo nobis
preterea plenariam reservamus nos intendimus per hoc co-
missionem nostram revocatam in aliqua revocare nisi de
speciali revocacione specialem et expressam in nostris litteris ~~[illegible]~~
fecerimus mencionem. Per presentes autem huiusmodi nolumus nec
intendimus nunc in aliquo prejudicare collegiis [illegible]
ipsius vel corpori alterius quo vel alteri seu aliis se et quidem
[illegible] vel corpori alteri [illegible] expedire [illegible] tam hoc
[illegible] possint procedere in negociis dictis prefatas quam
singula [illegible] et omnia alia et
~~[illegible]~~ volumus de cetero [illegible] tangencia
[illegible] dicto domino [illegible] vel [illegible]
[illegible] quodlibet [illegible] contra [illegible] fuerint
[illegible] ea modo quo volunt sint volumus sub
[illegible] petencium et [illegible] ~~[illegible]~~ volumus nunc [illegible]
[illegible] et [illegible] absolvendi [illegible] et singulos
[illegible] qui prefatas [illegible] seu aliquam [illegible]
[illegible] incurrerint nobis vel superiori nostro [illegible]
reservamus in quorum omnium et singulorum fidem et
testimonium premissorum [illegible] per [illegible] sub [illegible]
per Nicolaum notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari man-
davimus nostri sigilli [illegible] appensione communiri.
Actum et datum in domo [illegible] in stuba [illegible]
[illegible] Sub anno a nativitate domini
millesimo [illegible] indiccione [illegible] pontificatus
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii pape noni anno [illegible] die [illegible] mensis
Octobris hora [illegible] presentibus [illegible]
Jacobo [illegible] Nicolao [illegible]
[illegible] Petro de [illegible] et [illegible]
et Jacobo [illegible] rogatis
ad premissa vocatis specialiter et rogatis
Et ego

Copia processus executoris Petri Wyssrolewsky (?) eius ... Strzelcow ... pro altari ... in eccl. Gneznen.

Albertus dei gratia Eps Poznanien. Executor ad infrascripta una cum
cum illa clausula quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios infrascriptis Colleg
a sede apostolica specialiter deputatus Honorabilibus et discretis viris dominis Kathedralium Gneznen. Cracov.
et ecclesie Poznan. Ebdomadariis necnon ad sanctum Michaelem ad sanctum Mychaelem Gneznen. Cracov.
ac in Gnezna ad sanctam Mariam et ad omnes sanctos in Cracov. ac ad sanctam ... et ad sanctum ...
Valentin et ad sanctum Albinum in Poznania ecclesiarum ... aliis et singulis Mariam ...
Eccl. ... Capellanis curatis et non curatis presbiteris ... Kathedral.
ac Clericis beneficiatis quibuscumque Status ordinis et condicionis fuerint ... presentibus
nominibus censeri per Ciuitatem et diocesim Gneznen. Cracov. et Poznanien. et alibi ubilibet
constitutis ad quos presentes pervenerint et qui presentibus fuerint requisiti seu alter
eorum fuerit requisitus Salutem in domino et nostris imo verius Apostolicis firmiter obedire
mandatis. Noveritis literas Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina dei
providencia pape noni, unam videlicet cum filis sericis aliam vero ... cum
cordula canapis veras et integras Bullis plumbeis ipsius domini pape bullatas non
cancellatas non viciatas nec in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vicio et
suspicione carentes Nobis per honorabilem et discretum virum dominum Petrum Bolesste Clericum
Gneznen. diocesis in eisdem literis apostolicis nominatum coram Notario publico et testibus subscriptis
presentatas Nos cum ea qua decuit reverencia recepisse noveritis tenores quarum sequuntur continencie
et primo gratiose sub hac forma Bonifacius eps servus servorum dei dilecto filio Petro
Bolesste de ... Clerico Gneznen. diocesis Salutem et apostolicam benedictionem Vite ac morum
honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus apud nos fidedigno
commendaris testimonio nos inducunt ut tibi reddamur ad gratiam liberales Volentes itaque
tibi premissorum meritorum tuorum intuitu graciam facere specialem beneficium aut duo beneficia seu
beneficia ecclesiastica cum cura vel sine cura consueta vel consueta Clericis secularibus assignari
tunc seu quorum fructus redditus et proventus Quadraginta marcharum argenti secundum taxacionem
decime valorem annuum non excedant ad collacionem seu ... vel disposicionem ad quos communiter
seu ... Collatores seu Collatorum collacionem provisionem presentacionem electionem seu quamvis
aliam disposicionem pertinens seu pertinencia ... si aliqua beneficia huiusmodi ... et plures
Ecclesie Cathedralis existat si quod vel si qua in Civitate et diocesi vacat seu vacant
ad presens cum vacaverint aut simul vel successive vacaverint quod vel que eis ...
vel ... ad hoc ... constituti infra unius mensis spacium postquam tibi vel eis
... vacatio illius vel illorum innotuerit duxeris acceptandum vel acceptanda conferendum
vel conferenda tibi post acceptacionem huiusmodi beneficii seu beneficiorum collacio provisio presentacio
~~electio seu quevis disposicio pertinet cum vel disposicio ... de huiusmodi beneficio seu beneficiis~~
~~interim et ... acceptacionem eandem et post quam eis constitit~~ cum omnibus iuribus et
pertinenciis suis donacioni Apostolice reservamus Districtius inhibentes venerabili fratri nostro Archiepiscopo
Gneznen. et dilectis filiis Ecclesie vel Ecclesiarum in qua seu quibus huiusmodi beneficium seu beneficia
forsan fuerit vel fuerint Capitulis ac illi vel illis ad quem vel ad quos huiusmodi
beneficii seu beneficiorum collacio provisio presentacio electio seu quevis alia disposicio pertinet
communiter vel divisim Ne de huiusmodi beneficio seu beneficiis interim et ... acceptacionem eandem
nisi postquam eis constiterit quod tu ... illud vel illa nolueris acceptare disponere
quoquomodo presumant ac decernentes ... irritum et inane si secus super hiis
a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari Non obstantibus
quibuscumque statutis et consuetudinibus Ecclesie vel Ecclesiarum in qua seu quibus beneficium seu
beneficia huiusmodi fuit vel fuerint contrariis Iuramento confirmacione Apostolica vel quacumque
alia firmitate roboratis Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis

beneficiis eiusdem nullis prorsus specialis vel generalis apostolice sedis vel legatorum eius litteras
impetrarint etiam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodolibet sit
processum quibus omnibus et aliis . . . eum sibi vel dictis aut alia quavis indulgencia
pro ecclesia sibi generaliter facultatis aut alia forte vel expressione litterarum in . . . vel
inserta . . . huiusmodi beneficia estimacionibus compitentem . . . fratribus sancte Romane ecclesie car-
dinalibus et dilectis filiis familiaribus nostris domesticis continuis commensalibus nobis vel
domestice familiaritatis in assecucione beneficiorum seu beneficiorum huiusmodi quibuscumque constitucionibus
ordinacionibus et declaracionibus apostolicis et expressim declaracione una per nos nuper edita . . .
. . . exprimere . . . alicuius per nos concessa vel concedendis aliis fratribus
eum sibi . . . quibus primo et in data precedentibus non preiudicant sed secundum
ordinem datarum quo ad ipsas eas gracias ipsas obtinuisse et alias fortiores esse ita quod
per . . . in assecucione huiusmodi eius preferatur et aliis quibuscumque communis etiam cuiuscumque
obstante iustitie . . . per . . . quo ad assecucionem beneficiorum aliorum preiudicium
generare . . . seu si eidem Archiepiscopo et capitulo vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem
sede sit indultum quod ad recepcionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli
non possint quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem provisionem presentacionem
electionem seu quamvis aliam disposicionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri
per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem
et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus
non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri valeat vel differri et de qua
cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis aut si presentes non fuerit ad prestandum
de observandis statutis et consuetudinibus ecclesie seu ecclesiarum in qua seu quibus beneficium seu
huiusmodi fuit seu fuerint solita vel solita iuramenta seu iuramentum dummodo in absencia sua
per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam seu ecclesias huiusmodi accesseris corporaliter id vel ea prestes
seu quod ut asseris nuper tibi de canonicatu et prebenda ecclesie Sancte Marie . . . et prebenda
ecclesie in . . . dicte diocesis gracie concessimus providerit. Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam nostre reservacionis inhibicionis constitucionis et voluntatis infringere vel ei ausu
temerario contraire. Si quis autem attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum
. . . anno duodecimo. Alteris vero exequtoris huiusmodi tenor sit in . . .
Bonifacius episcopus servus servorum dei venerabilibus fratribus . . . et . . . episcopis ac
dilecto filio scolastico ecclesie Sancte Marie . . . diocesis Salutem et apostolicam
benedictionem. Vite ac morum honestas aliaque . . . merita . . . nos . . . disposicionem . . . per
apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios
huiusmodi beneficium seu beneficia per nos ut premittitur reservatum seu reservata si . . . huiusmodi
reservacionis vacabat vel vacabant vel . . . vacaverit seu vacaverint aut cum vacaverit
vel simul aut successive vacaverint eidem Petro post accepcionem huiusmodi cum omnibus iuribus
et pertinenciis suis auctoritate nostra conferre . . . et assignare curetis inducentes eum
vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem huiusmodi beneficii seu beneficiorum iuriumque
et pertinenciarum predictorum et defendentes inductum ac facientes eum Petrum vel dictum
procuratorem pro eo ad huiusmodi beneficium seu beneficia ut est moris admitti sibique de beneficii seu vel
beneficiorum huiusmodi fructibus redditibus proventibus iuribus et obvencionibus universis
integre responderi. Non obstantibus omnibus supradictis seu si Archiepiscopo vel capitulo prefatis
vel quibusvis aliis communiter vel divisim a dicta sede indultum existat quod . . .

suspendi excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo
ad verbum de indulto huiusmodi mentionem Contradictores auctoritate nostra appellatione post
posita compescendo Datum Rome Apud Sanctum Petrum vij Id. iunii pontificatus
nostri anno xij Quarum quidem litterarum apostolicarum sic ut premittitur nobis presentatarum et quas recepimus
Nos prefatum dominum Petrum Boleste de Pesterange clericum cum instantia debita requisiti
Volentes super execucione dicte gratie procedere iuxta traditam nobis litterarum apostolicarum formam
ipsam litterarum receptionem insinuacionem et dictarum litterarum apostolicarum forma singula
singula in eisdem contenta Reverendo in Christo patri et domino domino Archiepiscopo Bremensi ac non
Decano et Capitulo eiusdem ecclesie vel quibusvis aliis personis seu quibus dictum beneficium seu
beneficia sit per prefatum dominum nostrum papam predicto domino Petro collatum sint et eciam Colle
gis nostris ac eorum nostrisque Subdelegatis necnon dominis Apostolice reservationem et assignata
beneficiorum huiusmodi Collationem provisionem presentationem electionem et quamvis aliam dispositionem comunit vel
divisim aliis quorum interest communiter communiter Notificamus ac fecimus super
eorum quolibet ac quoscumque alios cuiuscumque status gradus ordinis et condicionis existant
per dictos processus ac ceteros Subdelegatos nos quibus per ipsos processus dicti alios
... impediri negocia ad execucionem huiusmodi negocii ulterius faciendi personaliter
interesse non valentes ad hoc committimus vices nostras donec eas ad nos duxerimus revocandas
presentes nobis et nostris Collegis predictis producti nichilominus expresse ac insinuata canonica
requirimus et monemus ac intimamus insinuamus et Notificamus premissa que adnotare
debita Et insuper eos et eorum cuilibet in virtute sancte obediencie districte precipiendo mandamus
dominum Petrum Boleste vel procuratorem suum pro eo ad huiusmodi beneficium aut duo beneficia seu beneficia
dictum dominum nostrum sine cura consuetum vel consueta clericis secularibus assignari quatenus seu
quorum fructus redditus et proventus valorem annuum in litteris apostolicis expressum non excedunt
eciam si ipsum beneficium huiusmodi Canonicatus et prebenda in ecclesia Cathedrali Bremensi existat
quod seu que infra metas Civitatis et diocesis seu si que in eadem Cathedrali Bremensi ecclesia fuerit
reservationem et datam litterarum Apostolicarum predicto domino Petro sic vacabat vel vacabunt vel post
iam dictus Petrus per se vel procuratorem suum ad hoc legittime constitutum infra tempus in litteris Apostolicis
expressum duxerit acceptandum vel acceptanda et quod seu que sic reservatum et reservata ac
per ipsum Petrum vel procuratorem suum acceptatum et acceptata eidem Petro post acceptationem huiusmodi
commissa ac litterarum predictarum vigore collatum seu sunt vel successive collata et assignata
fuit seu fuerint cum omnibus et singulis iuribus ad possessionem beneficii seu beneficiorum huiusmodi
et pertinentiis huiusmodi absque impedimento et difficultate quibuslibet admittant et admitti faciant
ipsum dominum Petrum vel procuratorem eius pro eo in ecclesia vel ecclesiis in qua seu quibus ipsa beneficia
fuerint ut moris est recipiant et recipi faciant Sibi que vel dicto procuratori de huiusmodi beneficii
seu beneficiorum fructibus redditibus et proventibus obvencionibus que ad eos tenent vel divisim provenire
contingerint et ab aliis faciant plenarie ... ipsum Petrum vel procuratorem eius pro
...

Nullum quoque eis contra vel p[ro]u[n]c[i]a[li]s eius quominus ipi beneficium seu beneficia huiusmodi
cum pertinen[ciis] et possessionem p[re]dict[a] iux[ta] litt[er]ar[um] Apostolicar[um] et processus n[ost]ri p[re]dictor[um] tenores assequi
libere et recipere fructus quoque redditus et proventus p[er]cip[er]e valeat ac pacifice possidere impedimentum
vel perturbacionem seu molestacionem aut resistenciam p[er] se vel alium seu alios faciant
publice vel occulte directe vel indirecte quouis quesito colore aut impedientibus ipm
in aliquo p[re]starent faciant aliquid auxilium consilium et fauorem Alioquin in dictum dominum Archiep[iscopu]m
Gneznensem eo q[uo]d omnia et singula premissa vel eor[um] aliquid faciat vel attemptaret vel ea adimplere
contempneret seu aliquid in contrarium faceret et mandatis Apostolicis non obediret monicione
canonica premissa quorum in hijs scriptis fecimus interdicimus et demum si huiusmodi interdictum diebus sustinuerit
monicione canonica premissa suspendimus ab ingressu ac demum si interdictum et suspensionem suas p[ro]missas
sustinuerit extunc tunc in ipm post competentem inmonicionem ac in omnes alios et singulos p[re]dictos
et alios quibuscumque nominibus censeantur et quacumque prefulgeant dignitate qui culpabiles
fuerint in premissis et in contradictores quoslibet et rebelles ac et impedientes ipm
dominum Petrum vel p[ro]curatorem suum super premissis seu aliquo aliquorum premissorum ac impedientibus
ipm dantes auxilium consilium et fauorem cuiuscumque status gradus ordinis et
condicionis fuerint quominus ipse Petrus in premissis debitum effectum consequatur Nisi
infra eorum [illegible] ac per nos p[re]fixum ac a contradiccione perturbacione molestacione et impe-
dimentis huiusmodi destiterint extunc simili eorum monicione premissa singulariter in singulos
personas In Capitulum vero eccl[es]ie seu eccl[es]iarum p[re]dictarum suspensionis et in ipsas eccl[es]ias interdicti
seu quibus beneficium seu beneficia huiusmodi fuerint interdicti sentencias tulimus et promulgamus
in hijs scriptis Absolucionem eor[um] omnium et singulorum qui p[re]fatas nostras sentencias vel
earum aliquam incurrerint quoquo nobis vel superiori n[ost]ro tantummodo reseruamus quod et hec et
alia in eodem n[ost]ro processu plenius continentur. Et licet p[re]fati n[ost]ri p[re]dicti fra[tr]i resignacionem
inhibicionem decreto litter[arum] Apostolicarum ac processuum monicionibus quoque mandatis preceptis in eisdem
n[ost]ris ac aliis in eis contentis in eccl[es]ie Cathedrali ac diocesis Gneznensis [illegible]
de ipsis in eisdem eccl[es]ia et diocesi apud plurimos ipius Gneznensis et aliarum eccl[es]iarum Canonicos
et Vicarios et Clericos beneficiatos plena noticia habeatur solempniter notificatis et
publicatis Albertus seu Martinum confessorem [illegible] retro chorum in dicta Gneznensi eccl[es]ia per
mortem [illegible] [illegible] impetrandum deinde vacantem vacans [illegible] petrus [illegible]
ipm Albertum [illegible] litterarum Apostolicarum et processus n[ost]ri p[re]dicti post quod
[illegible] petit infra tempus debitum [illegible] acceptauit fecit quoque et obtinuit per
[illegible] Subdelegatus [illegible] eius commissario fuit quoque ipm Albertum tamquam
[illegible] et [illegible] suis [illegible] petro p[re]dictum Subdelegatum [illegible] [illegible] et
tenoris litterarum Apostolicarum et processus ac Subdelegacionem p[re]dictorum collato et assignato
Nicolao [illegible] Strzeszko Laurencium de [illegible] p[re]dicte Gneznensis et [illegible]
[illegible] in [illegible] eccl[es]ie Gneznensis diocesis [illegible] inhibicionem et decreto ac litteris
Apostolicis acceptacionem quoque [illegible] et collacionem p[re]dictas se opponens de p[re]dicto Alberto seu
Martino [illegible] se intrusit [illegible] quoque dominum Petrum quominus ipse [illegible] Albertus [illegible]
et pertinen[ciis] suis possessionem quoque eor[um] corporalem assequi fructus quoque redditus et proventus
[illegible] percipere valeat [illegible] impediunt et perturbant Et quamvis [illegible] p[re]dictum
Albertum Subexecutorem nostrum resignacio inhibicio decretis et litteris Apostolicis ac processus n[ost]ri
p[re]dicti omnia et singula in eisdem contenta ad noticiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

deducti et publicati Ipse quoque magister Strefko personaliter apud sedes [illegible] et iuxta
continenciam litterarum et processus nostrorum monitus et requisitus fuit ut infra certum per
nos deputatum et in eisdem processibus expressum terminum sub penis et sentenciis in constitucionibus
et articulis infrascriptis quas dominus dominus Petrus incurrisset et infrascriptis in ipsis processibus
latis et contentis quas extunc eidem [illegible] magistrum Strefkonem si secus
fecerit elapso termino eius in hiis et in eis declaravit et excommunicavit prout dominum dominum
Petrum vel eius procuratorem pro eo ad supradictum Altare seu ad [illegible] possessionem quoque eius realiter
admitteret nullumque sibi vel eius procuratori [illegible] ipsum Altare iura quoque et pertinencias
eius ipsasque libere fructus quoque et pertinencias percipere valeat et pacifice possidere impedimentum
molestacionem vel perturbacionem inferret et desisteret ab eisdem prout hec et alia in instrumento
publico desuper confecto et coram nobis exhibito vidimus plenius contineri Ipse quoque magister
Strefko in reprobum sensum et ad mala collapsus litterarum apostolicarum nostrorumque processuum
mandatis preceptis et sentenciis contumaciter spretis dictum quoque Altare iura pertinencias et possessionem
eius occupavit et hactenus detinet occupata dictumque dominum Petrum in eorum assecucione
impedivit molestavit hactenus tenere non desistit et ob hoc ipsum magistrum Strefkonem
sentencias excommunicacionis per nos latas fuisse et esse [illegible] incurrisse dubium non
existit [illegible] sustinuit et sustinet animo indurato [illegible]
omnium [illegible] et divinis officiis ut dicitur se ingerens [illegible] et penas non
formidans [illegible] in contemptum [illegible] clavium suique salutis dispendium et
scandalum plurimorum et contra dictum dominum Petrum iniuriam et non modicum detrimentum Demum
die et hora infrascriptis comparens [illegible] Nicolaus Petri Rector [illegible]
[illegible] in [illegible] procurator [illegible] prout de suo procuratorio [illegible] ad hoc
[illegible] plenam et sufficientem dicti domini Petri coram nobis constitutus
Nos cum instancia requisivit ut ad execucionem ulteriorem dicti mandati Apostolici contra memoratum
magistrum Strefkonem tamquam contradictorem et contumacem procedere deberemus quoque [illegible]
[illegible] curaremus Nos itaque requisicionem huiusmodi fore consonam [illegible]
[illegible] contumacia [illegible] debeat et penas [illegible] dictum magistrum Strefkonem
[illegible] sentencias declaramus incurrisse et denunciamus excommunicatum ac
[illegible] magistrum Strefkonem contumacem [illegible] pertinacem et contemptorem [illegible]
[illegible] aggravamus et reaggravamus [illegible]
[illegible] tradimus [illegible] vos omnes et singulos supradictos et vestrum quemlibet [illegible]
[illegible] vos omnes et singulos supradictos et vestrum singulis [illegible]
[illegible] et peremptorie requirimus et monemus vobis quoque et vestrum quemlibet [illegible]
[illegible] et sub penis [illegible] in vos et vestrum quemlibet [illegible]
infra [illegible] dictum dominum Petrum super hoc fueritis seu alter
vestrum fuerit requisitus [illegible] requisicionem huiusmodi [illegible] vobis [illegible]
[illegible] assignamus [illegible] magistrum Strefkonem
[illegible] et aliis locis et [illegible] et ubi et quociens expediens fuerit sic excommunicatum et
aggravatum singulis diebus dominicis et festivis diebus [illegible] candelis accensis
et extinctis [illegible] missarum solempnia dum maior [illegible] convenerit
ad divina publice nuncietis et nunciari faciatis [illegible] vos omnes et singulos [illegible]
et [illegible] notos [illegible] et familiares dicti magistri Strefkonis excommunicati
[illegible] cum [illegible] et [illegible] exceptos ac ceteros

predictos dominus requisite fuit primo secundo tercio et peremptorie auctoritate apostolica in diversis
locis villis publice premittens nominatim et expresse monentes ipsos in virtute sancte obediencie
et sub excommunicacionis pena quam incurrit ipso facto ut infra sex dies a die publicacionis presencium cum effectu compareant
monentes ut a premissis excommunicacionis sentencia et participacione abstineant sibique
in cibo potu salutacione loquucione emptione vendicione vel aliquo alio communionis modo
aque et ignis recepcione ... ac actibus legitimis participare presumant
ac ... faciant ab aliis evitari. Alioquin ex tunc sex dies monicione
huiusmodi computandos quorum duos dies pro primo duos pro secundo et reliquos duos
dies pro tercio et peremptorio termino monicione canonica assignantes
ab ipsius excommunicacionis participacione destiterint exnunc ipsos et eorum
quemlibet excommunicamus, interdicimus aggravamus et ... ecclesiasticam
sepulturam ecclesiasticam ... sacramenta
eis ... et singula premissa ... et ... huiusmodi
per ... Ad absolucionem huiusmodi omnium ... quoniam ... nos
vel ... subdelegati nostri ... et in ... processibus nostris contenta quod ... nostris
penam incurrerint ... Et ... premissis ...
ceteris ... possit ... gravaminibus ... oportunum ...
... per ... subdelegatos ... vel aliquem eorum ... valeat
... sive ... reservati et nobis ... nostra ...
sicut nobis ... fuit ... Et tamen si contingat nos super premissis ad
ulterius procedendum ... aliqua ... tamen ...
revocacione ... super premissis faciendis nobis per
... seu ... publico ... contineri ...
... vel ... per nos vel per aliquem alium ... voluntatem ... per ...
... nos ... apostolica ...
premissa ... et ... copia ...
... Absolucionem ... omnium et singulorum qui per ... nostras ...
seu ... quoquomodo nobis vel superiori nostro ... reservamus. In
quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras literas seu presens publicum
instrumentum huiusmodi ... per Nicolaum Nagconis ... infrascriptum publicum ... notarium
scribi et publicari mandamus et nostri appensione sigilli communiri. Actum et datum
in ... in opido Buk Poznaniensis diocesis sub anno domini m° ccc° nonagesimo
... indiccione ... pontificatus ... domini nostri Bonifacii pape noni anno decimo ...
... presentibus ... et discretis viris
dominis Przibyslao, Johanne Bud..., Andrea Stoyan et Paulo de Charzin...
... Poznaniensis diocesis ... aliis ... testibus ad premissa.

Et ego Nicolaus Nagconis de Bamberga clericus ... diocesis publicus auctoritate imperiali
notarius ... requisicioni ... monicioni ... prolatum
... ac aliis omnibus et singulis premissis dum sic agerentur et fierent

per prefatum Reverendum in Christo patrem dominum Albertum episcopum Poznaniensem Capituli datum
premittitur testibus presens instrumentum exinde confeci quod vidi et audivi et in hanc formam publicam
manu mea propria conscriptum redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum
appensione sigilli memorati domini episcopi Capituli et de eius mandato consignavi
in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum

Sanctissimo in Christo patri et domino nostro metuendissimo
domino Bonifacio divina dei providencia sacrosancte Romane ac
universalis ecclesie summo pontifici pape nono et moderno
Nicolaus Strzegonis thezaurarius [illegible] et vicarius in spiritualibus
ac officialis curie Gneznensis oraciones devotas ad humilem obe-
dienciam ad pedum oscula beatorum [illegible]
[illegible] Nicolaus
[illegible] et prius [illegible] in spiritualibus ac officialis
curie [illegible] Gneznensis [illegible] in causa et
causis que alias [illegible]
[illegible] et officialis [illegible]
[illegible] et discretos viros [illegible]
Bernardum [illegible]
[illegible] et magistrum Johannem [illegible]
[illegible] super quibusdam
[illegible] in ipsa causa [illegible] et citatis
[illegible]
[illegible] et [illegible] metropolitanam
Gneznensem et [illegible] diffinitiva in dicta causa [illegible]
[illegible] pro dicto domino Bernardo
[illegible] et contra [illegible] magistrum Johannem [illegible]
lata [illegible]
[illegible] in ipsa causa [illegible]
[illegible] libellis
[illegible] et peticionem [illegible]
[illegible] contra [illegible]
[illegible] et articulis [illegible]
[illegible] et [illegible]
et articulos que [illegible]
[illegible] et iuris [illegible] et [illegible]
[illegible] officialis [illegible]
et [illegible]
ad omnes [illegible] et singulos alios actus et [illegible]
iudiciarios [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] passit [illegible]
[illegible] placuit [illegible]
[illegible] in [illegible] patris et domini [illegible]
[illegible] Gneznensis [illegible]
[illegible] in [illegible] et
in officialis Gneznensis [illegible]

et in loco ausi dni Nicolai Stryby [illegible]
uno eodem die ad iura et iusticia [illegible]
[illegible] iudiciali [illegible], dicam sumam diffinitivam in ipsa ca
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai
de [illegible] contra [illegible] Bruzmo [illegible] et ceteros [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] tunc [illegible]
ipse dnus Nicolaus [illegible] Bruzmo [illegible]
[illegible] ad [illegible] Bruzmo [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] in spualibus et offic [illegible]
[illegible] Bruzmo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] uno eodem die [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] postulavit [illegible]
[illegible] Sumam in causa [illegible] [illegible]

Ego vero Nicolaus Stryby [illegible] [illegible] et
[illegible] in spualibus ac offic [illegible] [illegible] et diligent
inspectis [illegible] in [illegible] causa [illegible] [illegible] Nicolai
Stryby [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
matura [illegible] et [illegible] consilio [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plenaria et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in scripti
tuli diffinitivam Sumam in hunc modum [illegible] [illegible]
[illegible] Quia [illegible] Sumia diffinitiva fuit et
est [illegible] dicti dni Bernardi ad [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible]
postulati [illegible] [illegible] [illegible] licet [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Sumam [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] dni Bernardi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in quorum [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] Bruzmo in
domo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dni [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Novembris [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de Bruzmo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] de [illegible] [illegible] publico et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] in ipsa causa
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

Sanctissimo in christo patri et domino meo metuendissimo domino Bonifacio divina providencia sacrosancte ac universalis ecclesie summo pontifici pape nono et moderno Nicolaus ... canonicus et officialis ... Oranus in christo devotus cum humili obediencia ad pedum oscula beatorum. Ad S. V. deduco audienciam ... ad ... honorabilis vir dominus Nicolaus ... in spiritualibus ac officialis ... meus immediatus ... in causa et ... que ... honorabili domino Georgio ... canonico ... et officiali ... et ... magistrum Johannem ... sancte Marie Magdalene ... sancte Marie ... Nicolaum ... Henricum ... rectores in villa ... super quibus ... in christo ... et ... cardinalia ... ad ... metropolitanam ... per ... magistrum Johannem ... diffinitiva in dicta causa ... domini ... Nicolao ... Henrico ... et ... magistrum Johannem ... in ipsa causa ... apostolice ... libellis et peticionibus ... litteris ... oblatis ... dicti ... domino Georgio ... et aliis ... sentencia ... sententia ... dicto domino ... Pragensi ... Nicolao ... Nicolao ... Wladislaum ... per S. V. ... in ... dicti ... Nicolai ... et ... diffinitivam ... Christo ... non ... iniqua ... [illegible]

diffinitiva fuit et est per eum lata Nicolao Czyffridi Henrico Crapatz et [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] apostolorum mox et instanter
petiit apud acta appellavit et supplicavit in infirmatione [illegible] populum
et petiit [illegible] appellanti licet [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] apostolos et [illegible] [illegible]
[illegible] Nicolao Czyffridi Henrico Crapatz et [illegible] [illegible]
[illegible] publice per apostolos reverentiales dedit et concessit [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Anno a nativitate domini m° cccc° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ novembris pontificatus [illegible] anno [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro [illegible]
[illegible] Bartholomeo de [illegible] [illegible] de [illegible] Johanne de
[illegible] [illegible] [illegible] de parochia [illegible] [illegible] publico ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ~~[illegible]~~
[illegible]

Forma apostolorum reverentialium

96

Et ad producend(um) et prius produc... [illegible] in negocio inquisitionis [illegible]

[illegible] et singulos actus et terminos [illegible]

et usque ad [illegible] in Bessgenolio [illegible]

notarius [illegible] et offic[illegible] Brixinen(sis) inquisitor

et commissarius [illegible] sedis apostolice specialiter deputatus [illegible]

[illegible]

[illegible] Brixinen(sis) et alias [illegible]

in domino [illegible] apostolicas [illegible]

[illegible] Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini [illegible] divina providentia

pape [illegible] vera bulla plumbea in cordula canapis more

Romane curie bullatas sanas salvas et integras ac omni prorsus vicio et

suspicione carentes [illegible]

[illegible] Brixinen(sis) [illegible]

publicum et [illegible] instrumentum [illegible]

[illegible]

[illegible] Postquam quidem litteras apostolicas [illegible]

[illegible]

[illegible] in dictis litteris

apostolicis nominatum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in Bessgenolio [illegible]

in qua [illegible] publice [illegible]

[illegible]

[illegible] in curia [illegible]

[illegible]

post [illegible] in dicta curia [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ad producend(um) et prius produc[illegible] et singulos actus [illegible]

[illegible] litteris apostolicis [illegible] et singulos

actus et terminos [illegible] et usque ad [illegible]

[illegible] in Bessgenolio [illegible]

et alias [illegible] in dictis apostolicis litteris [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] publicum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Nicolaum [illegible] instrumentum publicum

et publicum [illegible] sigilli [illegible]

Forma inquisitionis p[er] Commissarios
Apostolicos sup[er] vita [et] miraculis

Ann [illegible]

Nicolaus [illegible] Clericus [illegible] et [illegible] in spiritualibus ac
officialis [illegible] [illegible] [illegible] Rev[er]endi [illegible] pr[...]
in [illegible] in [illegible] in [illegible] in [illegible]
in [illegible] et in [illegible] [illegible]
[illegible] ac aliis [illegible] omnibus et [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in
domino. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus
Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in causa que coram
ipso tunc [illegible] ordinario [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum
[illegible] [illegible] Smolig [illegible] [illegible] et Hedwigis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] matrimonii
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
pro [illegible] Nicolao Smolig [illegible] matrimonium [illegible] [illegible] et
contra [illegible] Hedwigim diffinitivam sententiam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ad
[illegible] nos et [illegible] metropolitanam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] metropolitane [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum [illegible]
[illegible] [illegible] et quia [illegible] nos in dicta causa
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible]
[illegible] [illegible] in ipsa causa ad nonnullos actus et terminos
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libelli
[illegible] [illegible] [illegible] forma. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Hedwigis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] est [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti
Hedwigis ad [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac dominus Nicolaus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] forma [illegible] [illegible] et contra
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Hedwigim [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] ac [illegible] et [illegible] ac alia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Hedwigis [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai
[illegible] [illegible] [illegible] Nicolai Smolig [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] plena [illegible]

[illegible] dicte dicto

~~[illegible]~~ Ypo [illegible] et Nicolao Pflugs cum suis [illegible]
[illegible] inhibitum ac dicta omnia et singula attemptata et innovata
~~[illegible]~~ revocari cassari et annullari [illegible]
[illegible] aditis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
~~[illegible]~~ absolui [illegible] dominum dignaremur ~~[illegible]~~
quia quidem citatione [illegible] parti dicti magistri [illegible] ad [illegible]
[illegible] peremptorie et [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
tunc [illegible] magistri Petrus de Zawichost [illegible]
dicte Hedwigis [illegible] nobis comparens [illegible] [illegible]
[illegible] audientia [illegible] et [illegible] [illegible] observantia [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
magistro Nicolao [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ ac innovata et attemptata [illegible] et annullari
[illegible] Hedwigis absoluendo [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] absolutione [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nos [illegible] dicti magistri Nicolai [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ que ad [illegible] et [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
~~[illegible]~~ iustitia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
attendentes [illegible] iusta [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dictis Wenceslao Ypo et Nicolao Pflug cum suis [illegible] et dicto Nicolao [illegible]
~~[illegible]~~ ac aliis [illegible] et singulis [illegible] [illegible] [illegible]
inhibitum [illegible] ac [illegible] [illegible] et singulis ac dicto
Nicolao [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inhibemus [illegible]
[illegible] [illegible] in dicta causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dicte Hedwigis et [illegible] [illegible]
attemptare et innovare [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et attemptata [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Et [illegible] omnia et
singula [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] . [illegible] ~~[illegible]~~ domine Hedwigis
attemptata et innovata revocamus ~~[illegible]~~ cassamus ~~[illegible]~~
annullamus ac revocamus ~~[illegible]~~ cassamus [illegible] et annullamus
[illegible] [illegible] magistri Petri de Zawichost [illegible]

[Margin notes:]
[illegible] [illegible] dicti et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
Nicolao Pflugo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in presencia eiusdem domine Hedwigis [illegible] absque dilacione
[illegible] et mandatum [illegible] sentencia [illegible]
[illegible] Heyncz Kaufyman et [illegible]
[illegible] absoluendum et absolucionem [illegible]
[illegible] ipsius [illegible] latam et [illegible]
et relaxandum [illegible]
[illegible] et [illegible] sub pena [illegible] modo quo
[illegible] absolucionem et [illegible] relaxacionem
in [illegible] et aliis locis et [illegible] ubi et quociens oportuerit
[illegible] domina [illegible] in [illegible] domine Hed-
wigis [illegible] relaxacionem [illegible]
[illegible] et aliis [illegible] et [illegible]
[illegible] publice [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] nuncians
[illegible] et absoluens [illegible]
[illegible] sigilli [illegible]
[illegible] et [illegible] Brzezie [illegible] sub
Anno [illegible] in [illegible] Andree [illegible]
in [illegible] et [illegible] domini [illegible]
in [illegible] Anno [illegible] xiij die lune [illegible]
[illegible] presentibus [illegible]
[illegible] Magistro Bartholomeo de Brzezie [illegible] Johanne
Martini [illegible] de [illegible] et Andrea
Alberti de [illegible] Brzezie [illegible]
[illegible]

Reuerende pater et domine metuende [illegible] in [illegible]
[illegible] incolis [illegible] melliori [illegible] amplius [illegible]
v. p. [illegible] est [illegible] toto corde [illegible] Unde [illegible]
[illegible] et [illegible] attemptare [illegible] causa [illegible]
[illegible] et melius informatum. Repono v. p. [illegible] ne mouentur
de Hedwigis de [illegible] domini Andree [illegible]
domino Andree [illegible] et
[illegible] appellaciones [illegible] Subsequenter
Magister Petrus [illegible] de [illegible] consistorii [illegible]
de Hedwigis [illegible] ad mea [illegible]
v. p. et domini Andree [illegible] attemptaret
et attemptauit [illegible] Hedwigis [illegible] in [illegible]
[illegible] Petrus [illegible] attemptata [illegible]

[illegible] Cracouiensis [illegible]

et in preiudicium [illegible]

Ego nolens Papiam in facto et volens potius alias audire ~~Adhuc videlicet~~
Magistrum Nicolaum Baleri presentibus partibus adiisse et appellasse ~~[illegible]~~
Adhuc videndum ubi tamen rationabile [illegible] fieri hic darem allegando
ut alias asserendum [illegible] que de iure fient faciendo meo iure semper
ad dictam causam tamen propterea condicente fore [illegible] in quo termino
dictus Magister Nic. Nicolaus Baleri me opponente contra quodcumque
in contrarium opponentem [illegible] dicti Magistri Petri ~~[illegible]~~
illa attemptata sunt que in preiudicium iurisdictionis Metropolitane pendente
undecumque appellationibus in dicto [illegible] ~~[illegible]~~ et dictum
Magistrum Petrum [illegible] alio [illegible] et [illegible]
[illegible] in persona dicti [illegible]
[illegible] ad [illegible] Et [illegible] in articulo appellationibus
videlicet p. 2 [illegible] auditor quicquid attemptavit et attemptaret pendente preiudicium [illegible]
[illegible] in quo [illegible] videtur in nullo [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] et etiam [illegible] aliquid preiudicium
[illegible] Metropolitane et sic pendente in subditis [illegible]
et [illegible] qualitate delicti punire potuisset. Nam etiam si [illegible]
Appellationem [illegible] allegasset ~~[illegible]~~
et [illegible] ~~[illegible]~~
audivisse et [illegible] quia [illegible]
[illegible] dictamine [illegible]

Nicolaus Brixinensis etc. dilectis [illegible] Ebdomadariis [illegible] curatis salutem in domino. Inter [illegible] nobis [illegible] commissa [illegible] ut [illegible] ad reformandos in clero clericorum mores et negligencias [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] Brixinensis [illegible] ad hoc [illegible] officium [illegible] et assumpto [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] ibi [illegible] reformacionis [illegible] [illegible] [illegible] ubi [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] abusionem divini officii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et alia divina officia [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

~~et [illegible] in quibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~

[illegible] [illegible] divinis officiis [illegible] ad [illegible] [illegible] et alii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et divina officia ut [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Brixinensis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Brixinensis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Datum Brixine [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Lay(cis) et alii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non obstante

Rec' q Thomas Bang ut tpe Judde apleur
ky erone Yorns

chia xx

Forma contribucionis pro statu synodali facte

Nicolaus D. G. Lan. et Bremen. in spiritualibus generalis et officialis ~~commissarius~~ administrator [illegible] Bremen. in [illegible] et dominis dominum N. decano et capitulo ecclesie [illegible] [illegible] [illegible] Bremen. [illegible] [illegible] et singulis [illegible] et [illegible] dominis abbatibus abbatissis prioribus [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] plebanis et [illegible] kathedralis Bremen. [illegible] [illegible] et conventualium ac parrochialium ecclesiarum et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bremen. et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in domino caritate et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] Bremen. in [illegible] [illegible] dominus [illegible] et [illegible] [illegible] Bremen. ~~[illegible]~~ ac suo et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] et capitulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ut [illegible] ~~[illegible] et~~ [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et singulis dominis abbatibus abbatissis prioribus [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] plebanis et [illegible] kathedralis [illegible] [illegible] ac conventualium et parrochialium [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bremen. et ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] synodali [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~

[illegible]

Alnwik et Lincoln' que obtinet et dum quis obtinet
[illegible] custodiendum et custodiri Et quia [illegible]
[illegible] Lincoln' [illegible] et diocesis [illegible]
[illegible] ad minus [illegible] et [illegible]
esse [illegible] in [illegible] et [illegible] ad [illegible]
et [illegible] Lincoln' [illegible]
[illegible] mandamus [illegible]
illi ad quem spectat [illegible] cum [illegible] de
[illegible] in [illegible] obediencie et sub pena [illegible] quod
in [illegible] hac [illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] custodiendum et custodiri [illegible] et ad
[illegible] et [illegible] et
[illegible] valent [illegible]
[illegible] et [illegible]
in [illegible]
[illegible] et sub [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] est [illegible]
[illegible] die [illegible] mensis decembris Anno domini m
ccc [illegible]

forma Constitucionis [illegible]
[illegible] synodi

[illegible]

[illegible]

Nicolaus [illegible] discretis viris plebanis [illegible] vicariis [illegible]
et rectoribus in [illegible] et [illegible] ac aliis ecclesiis et [illegible] et uni-
versis presbyteris et clericis [illegible] et aliis [illegible]
qui presentes fuerint requisiti. Salutem in domino et presentibus
fidem indubiam [illegible] diligenter ad [illegible]
appellacionis [illegible] discreti viri Stephani Stanislai de
[illegible] publica [illegible] ante nos [illegible] subscriptas et signatas
ad nos et [illegible] discreti viri domini
Stanislai plebani de [illegible] agravamus ut de-
[illegible] viri domini Jacobi de [illegible] canonici [illegible] Collegii
[illegible] loco [illegible] viri domini Petri Cantoris [illegible]
[illegible] in ea que [illegible] Jacobo [illegible] nobilis
Johannem de [illegible] Clement de Stanisice et [illegible]
[illegible] de [illegible] actores [illegible] et [illegible] domini Stanislaum
plebanum [illegible] obtentam [illegible] violenta manum [illegible]
[illegible] in [illegible] de [illegible] a canone late [illegible]
[illegible] et [illegible] Stanislao [illegible] obtentam
canonis [illegible] in [illegible] canonicis
late [illegible] tamen [illegible] Jacobum [illegible]
[illegible] per alios [illegible] domini Stanislaum ab [illegible]
[illegible] Johannem de [illegible] Clement de Stanisice et [illegible]
de [illegible] ab [illegible] Johannem Clement et [illegible]
in [illegible] talionis [illegible] absolvi et [illegible]
[illegible] et alia in dicta appellacione [illegible] sunt [illegible]
nobis [illegible] Petrus de [illegible] ad [illegible]
[illegible] domini Stanislai [illegible]
[illegible] mandato nobis [illegible] publica [illegible]
[illegible] ut [illegible] ad [illegible]
dominum Jacobum et alios [illegible] citarem [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] ad [illegible] et [illegible] quiquid dicere et opponere
[illegible] appellacionem [illegible] et impugnandam [illegible] verbo [illegible]
[illegible] ad [illegible] et [illegible] memorata
ad omnes et singulos actus et [illegible] ac [illegible]
ad [illegible] diffinitivam
[illegible] cum [illegible] attendentes
[illegible]

tt my

fr Ricardus ꝑ Appleby Augustinus

In cuius [illegible] dictus dominus singulis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis
scolasticis, cantoribus, custodibus cathedralium [illegible] in ka-
thedralibus et collegiatis necnon curatis, altaristis [illegible]
parrochialium ecclesiarum et aliis personis [illegible] ac [illegible]
[illegible] tabellionibus [illegible] dicte [illegible]
[illegible] et [illegible] in [illegible]
[illegible] in [illegible] et aliis qui [illegible]
[illegible] dicti [illegible] in [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] in [illegible]
[illegible] de [illegible] dicti [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] per dominum [illegible] et [illegible]
[illegible] Petri [illegible] de [illegible]
[illegible] ad [illegible] de [illegible]
[illegible] dominum Petrum [illegible]
[illegible] de [illegible] et filios suos [illegible]
et [illegible] ad [illegible]
in [illegible] dictus [illegible]
ad [illegible] in [illegible] per [illegible]
[illegible] in [illegible] filii [illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] in [illegible]
in [illegible] ut [illegible]
ad [illegible] dicti [illegible] domini [illegible] de
[illegible] domini Petri [illegible] de [illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] ad [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] ad [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] et singulis [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] in [illegible]
ad [illegible] et [illegible]
[illegible] domini Petri
[illegible] domini [illegible] de [illegible]
[illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible]

nobis per Petrum Capellum vicarium sedis sancte crucis Brugensis sedis
et tradito in una dispensa causas ordinandas et applicandas
et inde aliis quibuscumque ad nos et sedem [illegible] Brugensis
de iure vel consuetudine devolutis tractandis quamquam nobis
tunc a [illegible] et tunc Brugensis [illegible] vigentibus et perquisitis
dispensatis dispensantibus, ad [illegible] tribunali se-
dentibus comparentibus dilatis Catharina [illegible] tunc auditis omni-
bus [illegible] per hec [illegible] sigillis [illegible] consistorium
[illegible] certa [illegible] ex hac depositione apparentia [illegible]
[illegible] accusator contra predictum Zeghardi [illegible] comparens
nec [illegible] coram tunc [illegible] dicat opponere et sed tunc [illegible]
sufficientia [illegible] ad [illegible] tunc [illegible]
[illegible] sibi [illegible] Catharinam [illegible] predictum Zeghardum [illegible] alias
se [illegible] dicte [illegible] in Hyssekin [illegible] admittendum
predictum dominum Petrum principalem vel [illegible] per [illegible]
[illegible] ad dictam [illegible] ad dicendum
et opponendum quidquid dicere et opponere vellent contra [illegible]
et [illegible] dictum Petrum [illegible]
sub [illegible] sigillo [illegible] postulant quemquam dicte
[illegible] predicto Zeghardo [illegible]
in [illegible] sibi [illegible] non comparente [illegible]
[illegible] sufficientem [illegible] predictum
dictam Catharinam [illegible] petita predicto Mathie [illegible]
ad [illegible] comparentia et [illegible]
[illegible] tunc [illegible] predictus Mathias [illegible]
[illegible] tribunali [illegible]
[illegible] comparens [illegible] Catharina [illegible]
[illegible] sigillis pendentibus
sigillata [illegible] et dicte Brugensis [illegible]
[illegible] contra dictum Zeghardi in do-
mibus [illegible] in [illegible] residuum [illegible]
[illegible] se [illegible] in dicta [illegible] Hyssekin [illegible]
[illegible] in [illegible] Hyssekin, [illegible] Catharine
per [illegible]
[illegible] nec [illegible] et [illegible]

in medio [illegible]

[illegible]

~~nec non mai [illegible]~~ tunc ex petitis premissis ad ponere in
iudicii [illegible] fore ~~[illegible]~~ tenuerit predicti procurator
ad actum huiusmodi constituti reputans sibi quod cum constaret predictos
Sygfridum et alios possessionatos in dicta terra Prussie. hinc est
quod [illegible] apud [illegible] quod in eiusdem supplicis possessione
est ~~[illegible]~~ in terra Culmensi lapide et in ea . . . . .
nec non . . . Vladislai et Casimiri . . . . . . in
. . . . . . et . . . . assignanda
. . . dux ~~[illegible]~~ Wladislaus rex Polonie . . . Litwanie
quod ad actum huiusmodi . . . . . et . . . sufficienter
. . . . Litwanie predicte . . . dicti Mathie patruus dicti Petri
. . . . . ad dictum . . . . tunc esse
se successive . . . . et . . . .
in quorum ~~[illegible]~~ . . . . Petrus . . . . Ma
thias patruus . . . . . dux W. Litwanie ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ iudicialiter comparens dilatis predictis Litwanie
. . . . . auditoris . . . . . et . . . . in
. . . .
. . . .
. . . . Sygfridum et alios . . . . . .
et in . . . . ~~[illegible]~~
ad . . . .
. . . . Litwanie ~~[illegible]~~ ad . . . .
. . . sibi . . . ~~[illegible]~~ . . . . . . dux W. Litwanie ad . . . .
. . . . Petrum patruus . . .
. . . ~~[illegible]~~ . . . . Mathias patruus Petri
. . . .
in iudicio . . . . comparens iudicialiter . . . Litwanie . . . . . . auditoris
~~[illegible]~~ predicta . . . . Sygfridum et
alios se possessionatos in dicta terra Prussie hinc ~~[illegible]~~
. . . . Petri . . .
. . . .
~~[illegible] et alios . . . .~~
~~[illegible]~~ constituti reputans predictus Mathias

Margin (left, top): . . . . allegando

Margin (right): . . . . et . . .

Margin (left, middle): . . . .

Margin (left, lower): . . . .

Margin (lower right): . . . .

. . . . comparentibus

Et dns P. patrem in presencia mei notarii publici infrascripti [illegible] de dicta
causa in lite ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] dicti [illegible]
ulterius et in meliori [illegible] causis [illegible] et [illegible] [illegible] / parte / impone
[illegible] tam [illegible] Rogamus speciales [illegible] sibi
in causa etiam [illegible] contra [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et sub [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dicte [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] dicte
papam ~~[illegible]~~ quantum ad [illegible] causam in [illegible]
[illegible] seu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel
patrem [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicta p
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Filippi de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sub [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] Sigillo [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dnis Bogusslao [illegible] de [illegible]
Jacobo [illegible] de [illegible] Bogusslao de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] testibus ad premissa

Forma Licencie pro appellante Apostolorum refutatoriorum

Nicolaus Strezkow Thesaurarius Canonicus et officialis sancte ecclesie Wratislaviensis discretis viris .. Ecclesiarum kathedralis et .. Rectoribus [illegible] parrochialium ad sanctam mariam magdalenam ad sanctam Elyzabeth in Civitate Wratislaviensi ceterisque ac aliis quibus presentes fuerint representate Salutem in domino. Et presentibus fidem indubiam adhibere. Noveritis literam auctenticam Apostolorum honorabilis viri [illegible] domini Leonardi de Frankinstein [illegible] et officialis [illegible] eius sigillo in pergameno pendula [illegible] sigillatam Apostolorum ad sedem metropolitanam Gneznensem parte Religiosorum virorum fratrum Prioris et Conventus ordinis fratrum predicatorum in [illegible] a sententia diffinitiva per dominum leonardum predictum officialem [illegible] in causa que [illegible] inter predictos fratres priorem et conventum monasterii predicti [illegible] ipsorum et dicti monasterii [illegible] actores ex una et honestam dominam Dorotheam Nosthyme viduam parte ex altera tunc super [illegible] [illegible] pro parte dictorum prioris et conventus de et super [illegible] [illegible] [illegible] Margarethe [illegible] Nosthyme [illegible] domine Dorothee [illegible] prioris et conventus testamentalis [illegible] [illegible] [illegible] parte [illegible] domine Dorothee Nosthyme [illegible] prioris et conventus [illegible] et super duabus marcis grossorum [illegible] apud [illegible] [illegible] domine Dorotheam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] parte domine Dorothee Nosthyme super ab impeticione dictorum prioris et conventus absolvendo. Ac dictos priorem et conventum [illegible] domine Dorothee in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] condempnando lata [illegible] et ad sedem [illegible] curia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Apostolorum [illegible] dominus leonardus [illegible] officialis [illegible] in [illegible] qua dominam dictam Dorotheam ab impeticione dictorum prioris et conventus absolvit, detulit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] condempnatoriam [illegible] qua mediante [illegible] prior et conventus in [illegible] [illegible] de domine Dorothee Nosthyme condempnantur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Apostolorum plenum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistrum [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictorum prioris et conventus [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] post [illegible] quod [illegible] Apostolorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] dominum leonardum officialem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominam Dorotheam Nosthyme [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Apostolorum [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible] [illegible] diffinitivam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible].

Licencia Apostolorum

refutatoriorum

Forma relaxacionis et contra excommunicatos vel in processibus libelli in [illegible]
[illegible] Wladislauiensi [illegible] Kazimiriensi [illegible] Radzeow [illegible] Crusuicia [illegible] Oleniarzowe
Forma ~~[illegible]~~ Appellacionis

Nicolaus Strzegonis decretorum doctor [illegible] Gneznensis in dicto [illegible] et [illegible] in[dubium] adhibita [illegible] et [illegible] in causa seu causis [illegible] parte [illegible] domini Dobeslai cancellarii [illegible] et canonici Gneznensis et Wladislauiensis ecclesiarum ad sanctam sedem metropolitanam Gneznensem [illegible] negocii [illegible] discretum virum dominum Petrum plebanum de Conyeczsko [illegible] Wladislauiensis [illegible] [illegible] et [illegible] dominum Dobeslaum cancellarium [illegible] allodiali [illegible] [illegible] allodialium in villa Gosslawice [illegible] Wladislauiensis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] domino Nicolao de Jassziona canonico et officiali Wladislauiensi [illegible] [illegible] [illegible] mei parte et [illegible] [illegible] domini Nicolai Strosberg [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et officiali [illegible] Gneznensis curie metropolitana [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] libelli parte dicti domini Dobeslai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] dictus dominus Nicolaus Strosberg [illegible] et officialis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vobis [illegible] [illegible] [illegible] dubitamus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] parte dicti domini Dobeslai cancellarii in [illegible] dicti Petri [illegible] [illegible] formam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictum Petrum sicut [illegible] libello [illegible] dicti domini Dobeslai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] notarii [illegible] [illegible] [illegible] dicti domini Dobeslai cancellarii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti Petri plebani contumaciam accusantis et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] postulantis [illegible] Petrum plebanum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Petrum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Petrum [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicto libello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et publicatas [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] officia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Petrus [illegible] [illegible] et rebellione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] exempla [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus Dobeslaus [illegible] [illegible] nos Nicolaum Strzegonis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible] [illegible] postulat Petrum plebanum [illegible] [illegible] [illegible] Nos itaque [illegible] domini Dobeslai [illegible] peticionem [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] dictum Petrum plebanum [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] obediencie et sub excommunicacionis pena [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] premissa [illegible] [illegible] nisi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

105

rapuerunt bona eius in hoc speciali [illegible] magis [illegible] quare prefatum
Petrum presbyterum per [illegible] sentenciam [illegible] alias in Lund et in sua
[illegible] ecclesiis moneatis [illegible] adhuc [illegible] quem [illegible] partibus nos
monemus ut infra sex dies breviter immediate sequentes [illegible] quorum
duos dies pro primo, duos pro secundo et alios duos pro tercio et peremptorio termino
et canonica monicione [illegible] assignamus [illegible] a dicto [illegible]
[illegible] pro [illegible] absolucionis ad gremium
sancte matris ecclesie redire [illegible] aggravacionis
[illegible] et reaggravacionis in dei nomine in hiis scriptis quem nos ex
nunc quem sic ut prius [illegible] et aggravatum et extunc prout extunc
et extunc [illegible] reaggravatum in Lund et aliis et in sua [illegible]
[illegible] et aliis publice infra missarum sollempnia [illegible]
[illegible] pulsatis campanis candelis accensis [illegible]
extinctis et in terram proiectis singulis diebus festivis [illegible]
et festivis [illegible] ad divina et [illegible]
sibi sepulturam ecclesiasticam [illegible] casibus a iure [illegible]
exceptis duntaxat [illegible] et [illegible] quem locum ad quem prefatum
Petrum [illegible] aggravatum et reaggravatum [illegible] et [illegible] in ea
mora traxit et [illegible] ab [illegible] per [illegible]
[illegible] interdicto [illegible] interdictum per [illegible] et [illegible]
[illegible] inviolabiliter observari [illegible] tandem [illegible]
[illegible] ad gremium sancte matris ecclesie redierit et absolucionis [illegible]
a nobis meruerit obtinere [illegible] monicionem [illegible]
[illegible] et alios [illegible] sine [illegible] modo [illegible]
tos [illegible] et nos monemus [illegible] infra tres dies [illegible]
quos ipsis [illegible] pro [illegible] et sibi canonica monicione [illegible]
ac peremptorio termino assignamus prefatum Petrum presbyterum sic [illegible]
[illegible] et reaggravatum ac interdictum et in sua [illegible]
ut ad gremium sancte matris ecclesie [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] alias [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] ab [illegible] per [illegible] et [illegible]
sibi [illegible] si [illegible] et in toto [illegible]
[illegible] salutis [illegible]
[illegible]
et [illegible] ac ab [illegible]
alias [illegible] ipsos et [illegible]
qui dicto Petro in sua [illegible] per [illegible] et [illegible]
[illegible] dicto canonica monicione [illegible] in hiis scriptis quos [illegible]
[illegible] in Lund et aliis locis et ecclesiis [illegible] dicto Petro [illegible] sic [illegible]
publice infra missarum sollempnia [illegible] singulis diebus [illegible]
festivis [illegible] tandem [illegible] absolucionis beneficium a nobis obtinere meruerit [illegible]

In Christi nomine Amen. Coram vobis [illegible] publico [illegible] diffinitivam in se continens cuius tenor sequitur. Quia nos [illegible] Nicolao [illegible] Chrzanow [illegible] et [illegible] in spiritualibus generali [illegible] [illegible] [illegible] Elizabeth filia [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] et Nicolaum dictum Lyczsa layeum de [illegible] Bnczno [illegible] de et super frigiditate et impotentia coeundi [illegible] [illegible] [illegible] materia questionis ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] dicte partes coram nobis [illegible] [illegible] ~~[illegible] ad jura reddenda [illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] Ratyslao [illegible] et [illegible] [illegible] Bnczno, qui in absentia [illegible] omnes et singulas causas, tam criminales quam appellationis et quaslibet alias ad nos et [illegible] [illegible] Bnczno [illegible] [illegible] [illegible] (nobis tunc [illegible] ~~et [illegible]~~ et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] absentibus [illegible] et loco [illegible] ad [illegible] [illegible] et jura reddendum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bnczno [illegible] [illegible] Elizabeth [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sufficienter constabat [illegible] [illegible] Elizabeth [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libellum [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao Lyczsa matrimonium in facie [illegible] [illegible] contraxisse et bene quatuor [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ea [illegible] [illegible] [illegible] in thoro fuit opera [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ quia [illegible] ipse Nicolaus Lyczsa [illegible] natura frigidus ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] debitum coniugale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] Elizabeth [illegible] virginem [illegible] [illegible] autem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et filios et filias [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad alia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Adversus [illegible] prefatus Nicolaus Lyczsa [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] se [illegible] et [illegible] [illegible] et ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] litem contestata juramentoque [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sine dolo et fraude ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Appellationis

[illegible] Chrzanow et
[illegible] Bnczno
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
[illegible] diffinitivam in
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in spiritualibus
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et signatum
[illegible] [illegible] Mathie [illegible] [illegible] et
[illegible] diffinitiva [illegible] procuratorum
[illegible] cui [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] criminalia
[illegible] et contra
[illegible] et [illegible] et nomine [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] appareret
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible]
[illegible] Nicolao [illegible]
[illegible] [illegible]
~~[illegible]~~
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Forma litterarum capituli ad mandatum recipiendi postulatum ad ecclesiam [illegible] confirmatum

Cum sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus N. divina providencia papa nouissime [postulationem] [illegible] sua consueta clemencia electionem nostram de persona reverendi in Christo patris et domini N. olim episcopi Wladislaviensis celebratam de sue potestatis plenitudine confirmando eundem dominum Nicolaum nostrum postulatum prefecerit ecclesie Gneznensi in archiepiscopum et pastorem. Cum autem prefatus ex parte prefati domini Nicolai archiepiscopi venerit [illegible] litteras sue provisionis et pallium de corpore beati Petri sumptum in quo plenitudo pontificalis officii cum appellacione nominis archiepiscopalis designatur, ac eciam que sunt efficacia apposuerit ipse dominus noster archiepiscopus [illegible] reverenter ipsas litteras in ecclesia Gneznensi publicari et obedienciam exigere ac subiectionem, Ideo dignum reputavimus et honestum ut ad recepcionem tanti antistitis dignius et congruius laudem [illegible] assurgamus. Quatenus vobis in virtute sancte obediencie et sub pena excommunicacionis quam in vos lata monicione canonica in hiis scriptis ferimus nisi mandatis nostris parueritis cum effectu districte precipiendo mandamus quatenus mox visis presentibus personaliter accedentes honorabiles et discretos viros dominos N. [illegible] prepositum [illegible] decanum [illegible] cantorem et ceteros prelatos et canonicos ecclesie Gneznensis ac alios [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut subieccionis et debitam [illegible] [illegible] [illegible] ad ecclesiam Gneznensem [illegible]. Videlicet et audiendi [illegible] litteras provisionis et alia mandata apostolica nobis directa in dicta ecclesia Gneznensi [illegible] dominum nostrum dominum Nicolaum archiepiscopum [illegible] et admittendi eundem dominum archiepiscopum in ecclesia Gneznensi [illegible] et obedienciam paternam et alia que de iure fuerint facienda. Alias ipsos [illegible] non obstante [illegible] que [illegible] fuerint [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] prelatos et canonicos [illegible] ut ipse dominus [illegible] et [illegible] suo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Instrumentum sententie diffinitive [illegible] in [illegible] per appellationem

In nomine domini Amen. Nos Nicolaus Strzepnius [illegible] et Administrator in spiritualibus ~~[illegible]~~ [illegible] ecclesie Gneznensis
Universis et singulis quibus expedit ~~[illegible]~~
~~[illegible] domini Nicolai [illegible] [illegible] et officialis curie~~
Per hoc presens instrumentum publicum nostram sententiam diffinitivam in
[illegible] notum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dominus Nicolaus [illegible] [illegible] et [illegible] in spiritualibus
generalis ac officialis [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] discreti viri Johannis Johannis de [illegible] clerici [illegible]
diocesis publici imperiali auctoritate notarii subscripto et signato [illegible]
Sedem Metropolitanam Gneznensem prefatam discreti viri domini Nicolai [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] ecclesie [illegible] a sententia diffinitiva [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] prefati domini Nicolai officialis [illegible] [illegible] in [illegible] que [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dominam Kathrinam [illegible] [illegible]
na ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et ~~[illegible]~~ dominum Nicolaum ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] super
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominam Kathrinam et contra
prefatum dominum Nicolaum [illegible] [illegible] [illegible] et ad [illegible]
Sedem Metropolitanam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Magistrum Petrum de Zanchoszth[?] [illegible] [illegible]
Gneznensem [illegible] domini Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] apparuit [illegible] [illegible] apparet
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Magistri Petri [illegible] prefatam dominam Kathrinam
appellatam ad dicendum et opponendum [illegible] [illegible] et opponere
[illegible] [illegible] appellationem [illegible] ~~et~~ impugnandum [illegible] [illegible]
vel [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad omnes et singulos actus et terminos iudiciarios [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad sententiam
diffinitivam [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] prefatus ~~[illegible]~~ Magister Petrus de Zanchoszth[?] [illegible]
domini Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] prefato domino Nicolao [illegible]
et officiali ad causas audiendas et [illegible] [illegible] iudicio
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini ~~[illegible]~~
[illegible] et officialis [illegible] [illegible] ad quedam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domine Kathrine [illegible]

Marginalia: [illegible] et | [illegible] | et [illegible] | Kathrinam [illegible] | + super [illegible] | et ad [illegible] [illegible] | [illegible] et

nec per se seu eius procuratorem comparuit in primo termino
Petrus nomine suo libellum comparuit procurator in scriptis obtulit per eius
procuratorem adversarium appellati ad videndum [illegible] cuius tenor sequitur
~~et est talis: Coram vobis Nicolaus libello [illegible]~~
~~[illegible] magister Petrus procurator~~ procuratorem domini Nicolai
Brony a censuris et aggravacionibus quibus per prefatum dominum officialem
Gneznensem aggravatus immediate ad instanciam eiusdem domine Katherine
extitit innodatus absolvi, deinde dictus officialis Gneznensis
ne in ipsa causa quidquam innovaret et attemptaret inhiberi
inhiberi. Cuiusquidem libelli de quo mencio fit supra tenor
sequitur et est talis: Coram vobis, Nicolaus [illegible]
sic ut supra [illegible] et canonico [illegible] magister Nicolaus
Balta [illegible] Gneznensis dicte domine Katherine [illegible]
~~[illegible]~~ procuratoris mandato carta publicum ~~[illegible]~~
~~[illegible] et [illegible]~~ summariam
fecit fidem, porrigata citatoria [illegible] dicti libelli copiam
[illegible] et terminum ad dicendum contra prefatis assignari, qui quidem
dictus prepositus et officialis recepto [illegible] magistro
Petro nomine eiusdem domini Nicolai Brony ~~iuramento~~
de stando iuri et parendo mandatis ecclesie iuratoria caucione
prestita in persona dicti domini Nicolai Brony [illegible] eundem
~~[illegible] aggravacionibus~~ absolvit ad cautelam ~~[illegible]~~
sibi literas absolucionis et inhibicionis ad eundem dominum officialem
Gneznensem, ne quidquam pendente huiusmodi causa appellacionis
indecisa in preiudicium iuris dicti Nicolai Brony attemptaret
et innovaret, [illegible] copiam dicti libelli ad peticionem
~~[illegible]~~ magistri Nicolai [illegible] dedit terminum ad dicendum contra
ad litem [illegible] terminum peremptorium et condempnavit [illegible] et prefixit
In quo termino comparuerunt coram prefato domino preposito et officiali ad
causas audiendas in iudicio pro tribunali sedente dicto magistro Petro
procuratore domini ~~[illegible]~~ Nicolai Brony appellantis et [illegible] magistro
[illegible] de [illegible] dicti consistorii Gneznensis advocato
substituto [illegible] domini [illegible] canonici ecclesie Gneznensis
dicte domine Katherine appellate procuratore de quo constat substituti
[illegible] et procuratoris mandato [illegible] constabat documento prefatus
magister Petrus procurator pro libello ad instanciam debita ~~[illegible]~~ [illegible]
postulavit [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]

[illegible] in [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] in adversum

dominus iudex per mag. Bussko procuratorem [illegible] in dicto navis [illegible] — *in margin:* et alias passus
in ipso navicul. fuit vera et dictis penitus fieri ne dictis adiacet — *in margin:* fuit dominum
nobile magistro Petro Gradusz navis in suo libro affirmate — *in margin:* dominum officialem
et penitus fieri contra [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] — *in margin:* per iustitiam procurare
loco iuramento de calumpnia [illegible] et bene dicti ad — *in margin:* ipse sententiam et
mandatum domini [illegible] et offic. constitutus ~~magister~~ Johannes — *in margin:* [illegible] coram de [illegible]
ad causas generales procurator [illegible] magistrum Busskonem
substitutum procuratorem et relevavit causis et iuribus
procurat. quadam litera [illegible] ~~[illegible] diffinitiva~~ ~~[illegible]~~ dominum
~~dominum~~ officialis Cracoviensis in causa pro domina Katherina
Strzemina et contra [illegible] dominum Nicolaum [illegible]
causa domini officialis [illegible] sigillo pendente in papirea [illegible] — *in margin:* processus
[illegible] sigillata producitur pro se [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~
petitionem ad dictum dominum officialem Cracoviensis remitti [illegible] ad — *in margin:* + fuit iudex [illegible] causa
ipse loco [illegible] magistro Petro copiam causa. Iustus
sibi decerni et terminum ad dicendum contra assignari postulat
Dominus quidem dominus [illegible] et offic. copiam de iustis
dedit terminum ad [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~Procurator~~ [illegible] magistro Petro Nicolai
[illegible] et Busskoni ~~de~~ Substituto domine Katherine
pro [illegible] [illegible] [illegible] domino Boguslao
[illegible] et [illegible] [illegible] Brzeznicz de dicte [illegible]
[illegible] [illegible] Brzeznicz [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] loco et loco [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] audientiis iudicio [illegible] iudiciali
[illegible] per mag. ~~magistro~~ Petro ~~[illegible]~~ [illegible]
contra iustum ~~[illegible]~~ pro [illegible] in causa papirea [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Busskoni copiam
sibi decerni et terminum ad [illegible] assignari [illegible] terminum
per dominum Boguslaum [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ peremptorie et
[illegible] [illegible] [illegible]

In nomine domini Amen per hoc presens publicum instrumentum cunctis [illegible]

pateat [illegible] et [illegible] quod anno [illegible] Lamberto [illegible] Cluchman et officiali [illegible]

[illegible] et [illegible] domini [illegible] [illegible] Cluchman et officiali [illegible]

[illegible] personaliter [illegible] et [illegible] in dicto [illegible]

[illegible] adhuc [illegible] nostro [illegible] presentia mea [illegible]

[illegible] & [illegible] clerici [illegible] et [illegible]

[illegible] Mariam [illegible] & [illegible] clerici [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] ecclesie [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] & [illegible] et [illegible]

matrimonium et [illegible] per [illegible] [illegible] contra [illegible] Mar-

tinum [illegible] et [illegible] lata, nobis p[resentavit]

[illegible] Busam & [illegible] [illegible]

consistorii [illegible] Mariam & [illegible] mandato nobis clerici

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

et impugnandi [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] ad omnes

et singulos actus et terminos iudiciales gradatim et successive et

[illegible] [illegible] usque ad sententiam diffinitivam et ea que iure fuerint [illegible]

[illegible] Martini [illegible] nobis ad [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Busa [illegible] Martini [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

consistorii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] publicari [illegible] assignandi [illegible]

[illegible] et observantiam [illegible] consistorii [illegible] [illegible]

[illegible] & [illegible] [illegible] et matrimonii [illegible] [illegible]

iudicio [illegible] nobis [illegible] et [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible] ad [illegible] et impugnandum [illegible]

[illegible] [illegible] assignavimus [illegible] [illegible] [illegible]

ad [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] Busa [illegible] [illegible]

[illegible] nullis iudicibus et [illegible] et aliis [illegible]

[illegible] [illegible] et signanter [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

habet [illegible] [illegible] [illegible] et habent [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

In quo quidem termino et aliis sequentibus terminis in presencia prefati assign[...]
pretensa Dorothea cum nobilibus Henrico dicto [...] [illegible] eius te[...]
pretensis [illegible] [...] Martini impugnando [illegible] in causa [...]
[illegible] per nos confirmari et [illegible] [illegible] [...] Mar-
tinum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [...]
[illegible] [illegible] [illegible] [...] Martini [illegible] [illegible] [...]
[illegible] quidem in ipsa causa [illegible] [illegible] [illegible] [...]
[illegible]. Et tandem [illegible] de [illegible] [illegible] domino Bogusla[o] [...]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] nobilis [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] ad eos [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
ipso [illegible] magistro [illegible] [illegible] Martini [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de Dorothea [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobilis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] compulsoria [illegible]
[illegible] [illegible] iudicialiter emanata allegavit [illegible] ipsius [illegible] [illegible]
[illegible] ipsius compulsorie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] compulsoria
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] assignari [illegible] [illegible] Boguslao
[illegible] [illegible] compulsoria [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Dorothea
[illegible] [illegible] [illegible] domino Boguslao [illegible] [illegible] [illegible]
iudicialiter [illegible] [illegible] [illegible] Martini [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] domino Boguslao [illegible] [illegible]
[illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] et ad [illegible] [illegible]
[illegible] Martinum [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] in ipsa causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et hora [illegible] et [illegible] Dorothea [illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] comparens [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nos [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Martinum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] magistro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

Nicolaus Oczyeszonis Thezaurarius Canonicus et Officialis sancte ecclesie Gneznensis. Honorabili viro domino Nicolao Grad-
volsky vicearchidiacono et vicario ecclesie Collegiate Lanciciensis Salutem in domino. Cum tamen in causa que inter discretum virum
dominum Jacobum alias vicarium ecclesie in Walisszewo ex una et nobilem Andream Golesz dictum in Walisszewo Gneznensis dyocesis
de et super quibusdam iuribus realibus et personalibus [illegible] coram nobis per viam [illegible] [illegible] parte [illegible] ad
dictas Actus et terminos [illegible] et successive [illegible] usque ad terminum ad ponendum et Articulandum [illegible] inclusive in quo et
aliis sequentibus terminis [illegible] et [illegible] [illegible] Bartholomeo de [illegible] [illegible] et [illegible] de [illegible]
[illegible] Andree [illegible] [illegible] principalium [illegible] et Advocatorum Consistorii [illegible] Gneznensis coram nobis comparentibus [illegible]
[illegible] parte sua [illegible] positionibus et Articulis [illegible] [illegible] per nos [illegible] ad [illegible] ad probandum et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] positionibus et Articulis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible] parte sua [illegible] [illegible] positiones et Articulos [illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] negatis
huiusmodi positionibus et Articulis Commissionem et remissionem ad partes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad examinandum
testes [illegible] [illegible] per nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Attendentes de
~~[illegible]~~ legalitate et industria [illegible] plurimum confisi, vobis committimus et mandamus in virtute sancte obediencie et [illegible] [illegible] [illegible], quatenus
testes quos partes [illegible] ad probandum [illegible] huiusmodi [illegible] Articulos coram vobis [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
Assumpto [illegible] ad vos notario publico [illegible] [illegible] ad hec [illegible] [illegible], recepto [illegible] [illegible] primitus [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] ad hec [illegible] [illegible] iuxta iuris formam et stilum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] testes super [illegible] Articulis [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] diligenter examinare [illegible]
[illegible] ~~Articulis~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et sigillatum huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] commissionem
et remissionem [illegible] ~~[illegible]~~ Articulis [illegible], ac aliis Actis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sigillo [illegible] [illegible] [illegible]
hinc et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] immediate sequentem inclusive [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] nobis [illegible]
[illegible] [illegible] ~~duos~~ menses minime valituras. Testes [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] timore [illegible] favore [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ huiusmodi testium [illegible] [illegible]. Datum Gnezne [illegible] [illegible] [illegible] Octobris. Anno domini Millesimo Quadringen-
tesimo [illegible] [illegible] Sigillo

Forma in compulsoriis

Remissio

[illegible] ... Nicolaus [illegible] ... Abbati [illegible]

[illegible] ... in duo [illegible] ... Et [illegible] ... Cum nos in [illegible] ...

[illegible] ... Nicolai de [illegible] ... Cum [illegible] ...

[illegible] ... Nicolaum [illegible] ... de [illegible] ...

[illegible] ... matrimonio [illegible] ...

[illegible] ... Bartholomei de [illegible] ... Nicolai [illegible] ...

[illegible] ... Nicolaus [illegible] ...

[illegible] ... Testes autem [illegible]

[illegible]

Apertura [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Iohannes de [illegible] [illegible] [illegible] se [illegible]
[illegible] ad [illegible] et ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] patres [illegible]
[illegible] magno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible]
se [illegible] et [illegible] se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

Executoria Sententie diffinitive

Nicolaus Strzeszkowski [illegible] Canonicus et Administrator in spiritualibus [illegible]
[illegible] diocesis [illegible] Wladislaviensis [illegible] in [illegible] in Ostrzeszow
in Znena in Przeworzisko in Wieradowo in Schubino, parrochialium Ecclesiarum
et vicariis in Olupi ac aliis [illegible] presentibus fuerint requisiti Salutem in domino Cum nos
in causa et causis que inter [illegible] dominum Nicolaum Strzeszky [illegible] et Vicario in
spiritualibus generali ac officiali [illegible] civitatis Gneznensis [illegible] discretum virum dominum Martinum
plebanum in Olupi [illegible] et Nobilem virum Wladislaum [illegible] in [illegible]
[illegible] super decima manipulari [illegible] agrorum [illegible] in [illegible]
eius [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] diffinitivam [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] consilio et matura deliberacione [illegible] dominum
Martinum plebanum et [illegible] Wladislaum [illegible] et [illegible]
manipularis [illegible] in [illegible] in [illegible]
in Olupi et eius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Wladislaum [illegible] [illegible] et [illegible] decima [illegible]
[illegible] Nobilium [illegible] Polonie [illegible] Martino et [illegible]
Olupi et eius [illegible] [illegible] plebanis [illegible] ac ~~[illegible]~~
in [illegible] ac in [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] singulis annis [illegible] [illegible] est [illegible] ad
[illegible] et in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] esset [illegible] [illegible] esset [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] in [illegible] et [illegible] pena [illegible]
[illegible] [illegible] Nobilem Wladislaum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in domo [illegible] et in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] ac [illegible] [illegible] decima [illegible] Martino et
[illegible] ac [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] amicabiliter componat [illegible]
[illegible] Wladislaum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] singulis [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] habuit in mandatis Datum Gnezne die [illegible]
Anno domini [illegible] [illegible] sub [illegible] Sigillum

Frater Przibislaus prepositus domus sancti Johannis in Brzina ordinis sancti Augustini sepulcri domini Jerosolimitani iudex et commissarius causae et partibus infrascriptis a reverendo in Christo patre et domino domino Dobrogostio sanctae Gneznensis ecclesiae archiepiscopo specialiter deputatus. Discretis viris dominis Schidmaldario chori kathedralis Cracoviensis necnon in Wolstinam ... in Martinperamba in Wethoma in Jangrinth in Hylcus in Brothno in Slawcoma in Scloma in Zarnowe in Pylza in Crusize ... parochialium ecclesiarum et aliis presbiteris et clericis curatis et non curatis capellanis et notariis publicis per civitatem et diocesim Cracoviensem ac alias ubilibet constitutis ... salutem in domino. Et ... litteras ... in commissionis studiosum ... sub ... sigillo rotundo ... et rubea ... in pergamen ... pendenti ... sanas salvas et integras omnique prorsus vicio suspicione carentes nobis per honorabilem virum dominum Laurencium canonicum Gneznensem et ... in ... Balizekko ... diocesis ... presentatas nos ... cum qua decuit reverencia recepisse noveritis huiusmodi sub tenore. Dobrogostius dei gratia et apostolicae sedis gratia sanctae Gneznensis ecclesiae archiepiscopus. Etc. tenorem. Cuius quidem commissionis vigore ad instanciam ... predicti domini Laurencii canonici appellantis prefatum Nicolaum ~~de ...~~ ... de Zarzeze appellatum ... in ... ~~principale~~ ... in ... nominatum ... parte adversa ... cum ... et aliis ... ad ... terminum ... peremptorie ... conducimus ~~...~~ ... et opponendum ... dicta et ... si ... ad ... et ... per nos ... videndum ad omnes et singulos actus et ... iudiciales ... et successive et ... ad ... inclusive ... ~~...~~ in ... termino ... magistro ... de Zythelelig ... advocatus consistorii ... per ... coram nobis ... fama ... iustitia reddendum ... sedem ... iudicis ... et ... ~~...~~ ... Nicolai ... prefati ... per nos reputari contumaciter et ... huiusmodi ... oportunas. Nos ... Nicolao ... pro ... ~~...~~ ... ~~cum ipso~~. Nicolaus ... presente ... ~~... ...~~ ~~...~~ ipsum ~~Nicolaum~~ ... Ruzziguam et ... publice ... et ... ac ... prefatus Nicolaus ... ad ... ad ... prefato magistro Bussone ... domino Laurencio ... et ... et in ... coram nobis ... et ... sibi ... ~~...~~ ... Ruzziguam et ...

et ... in plebano

Item ... principali ...

Item ... Laurencii ... nullo

... ad ... pertinentes ... ipsum

absolui eum iustum postulauit dicto Magistro Busconi dicente eum non esse
absoluendum nisi primitus soluit expensas in ipsa causa [illegible]
factas [illegible]
[illegible] moderamine iuris
tu dicto petitionem contra taxationem ad tres marcas cum sex grossis
[illegible] Miclaus non valens tunc in eadem instantia dictas expensas
soluere sibi vnum aliud tempus peremptorium per nos concedi
instantius postulauit submittens se penis [illegible] voluntarie sponte et
non compulsus penam et solucionem sex marcarum in casu quo
in solucione defecerit. Expensis [illegible] Nos vero attendentes quod
[illegible] terminum prefatum
prefatum Miclaum Scoltetum recepto primitus alias de soluendo iure
et parendo mandatis mandat [illegible] iurisdictione tenenti [illegible]
omnes [illegible] aggrauacionis reaggrauacionis et interdicti [illegible] et modo ecclesie [illegible]
et pro [illegible] absoluimus in [illegible] sibi terminum et tempus ad solucionem
tunc tempus ad soluendum dictas tres marcas cum sex grossis per nos taxatas
[illegible] in [illegible] dominicam [illegible] vero
prefatus Magister Busco [illegible] ad [illegible] [illegible] proposuit [illegible]
quod dictus Miclaus de Zarzegze contra [illegible] factum [illegible]
dictas tres marcas cum sex grossis ad dominum Laurencium [illegible]
soluere in dicto termino [illegible] recusauit et recusat [illegible]
[illegible] in dictis penis [illegible] remanere et ad penam
sex marcarum condempnari [illegible] sibi et [illegible] per nos [illegible]
[illegible] remedio [illegible] Et licet de iuris rigore contra
ipsum Miclaum [illegible] ad ipsius malitiam [illegible]
[illegible] cupientes volentes et [illegible]
in virtute sancte obediencie et [illegible] quam in [illegible] et [illegible]
[illegible] trina [illegible] dierum [illegible]
[illegible] monicione canonica [illegible] mandantes [illegible]
[illegible] districte [illegible] mandamus quatenus prefatum
Miclaum Scoltetum [illegible] ipsum [illegible] concedi
[illegible] in [illegible] publice
[illegible] in domo [illegible] et in [illegible] publice
[illegible] quam [illegible] nos monemus ut infra [illegible]
[illegible] monicionem [illegible] quorum tres
dies [illegible] et reliquos tres dies [illegible] ac peremptorium termino
[illegible] et monicione canonica assignamus predictas tres marcas cum sex
grossis dicto domino Laurencio persoluat [illegible] componat [illegible]
[illegible] Miclau [illegible] nomine [illegible]
[illegible] aggrauacionis reaggrauacionis et
[illegible] remanere et ad penam sex marcarum [illegible]
[illegible] submissione [illegible] volentes et [illegible]
[illegible] eo modo quo [illegible] districte [illegible]
[illegible] Miclau Scoltetum [illegible] aggrauatum
[illegible] reaggrauatum et [illegible] nostros [illegible]

et tenorem publice infra missarum sollempnia diebus in eisdem demum
pulsatis campanis candelis accensis in terram proiectis in signum
maledictionis eterne singulis diebus dominicis et festivis [illegible]
ipsum Nicolaum [illegible] et [illegible] sacramentis et sepultura ecclesiastica
[illegible] et similiter sine speciali mandato [illegible] mortuorum et baptismatis
puerorum baptizandorum excepto. Et nichilominus eundem locum ad quem dictus
Nicolaus [illegible] declinaverit et quamdiu moram in eodem traxerit
et post ipsius abinde recessum per [illegible] dies naturales continuos
supponimus interdicto [illegible] et [illegible]
[illegible] firmiter inviolabiliter observari [illegible]
[illegible] alias [illegible] in mandatis [illegible] omnes
et singulos mares et feminas [illegible] [illegible]
[illegible] familiares et domesticos [illegible] Nicolai ut [illegible]
[illegible] et [illegible] exceptis [illegible]
[illegible] et quoscumque alios [illegible] quos et nos tenore
presencium [illegible] et monemus ut [illegible] nomine dictis [illegible]
[illegible] mandatis [illegible] et [illegible]
et monicionem [illegible] Nicolao [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] salutacionem [illegible]
[illegible] [illegible] usus aque molendini [illegible]
et [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible]
in premissis ipse et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sacramenta [illegible] [illegible] et baptismatum puerorum
et [illegible] sepulturam ecclesiasticam [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] et singulos
premissorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] premissis [illegible]
[illegible] presentes [illegible] publice [illegible]
[illegible] [illegible] continentes [illegible] remissis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et singulorum [illegible] et [illegible] premissorum [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] Nicolaum [illegible] [illegible]
et publicacionis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Datum et
Actum ~~[illegible]~~ in [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ in [illegible]
Sub Anno Domini Millesimo [illegible] Indictione [illegible] [illegible]
in [illegible] et domini [illegible] divina [illegible] providencia
[illegible] [illegible] anno [illegible] [illegible] die Sabbati [illegible] [illegible] Februarii
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Stanislao [illegible]
de [illegible] [illegible] publico et [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] clericis [illegible] [illegible] testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis

Subsequenter vero instante et petente domino ~~magistro Bussone decano~~ domino Laurencio [illegible]
~~Laurencii~~ [illegible] magistri Bartholomei de [illegible] [illegible]
Nicolai [illegible] [illegible] admonicio [illegible] personas [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~magister~~
~~Bussonis et Bartholomei~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible] [illegible] magistri Busse~~ domini Laurencii [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de Laurencio [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de domino Laurencio [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~magistro Bussone~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] domini magistri Bartholomei [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et singularis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Nicolai Philippi de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Johannis in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] die [illegible] Septembris [illegible] Novembris [illegible] [illegible]
[illegible] Anno a Nativitate domini [illegible] [illegible] indiccione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] domini [illegible] domini Bonifacii [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] anno [illegible] [illegible] [illegible] Poznaniensis [illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Jacobo
de [illegible] clericis Poznaniensis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vero [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible] Bonifacii [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Petri de Zamuchosth[?]
[illegible] et Johannis [illegible] de [illegible] clericis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]

Dominus magister Bartholomeus [illegible] Nicolai [illegible]

[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] magistri Bussonis decani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

114

Sentencia lata per decanum capituli [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Capitulum sancte ecclesie Gneznensis, dilectis nobis in Christo ... in Dambrowka et in Scloma ecclesiarum rectoribus ac aliis ... in dominio salutem in domino. Vobis in ... et in Dambrowka ... Gneznensis ... sancte obediencie et sub excommunicacionis pena mandamus, vos vero in Scloma ... communis ... et requirimus in dominio [illegible] ... quatenus moneatis ... Jaczussium palatinum de Conyeczpole ... in Conyeczpole, in Kobork, in Wlesse et in Kalnowka ... ac singulos kmethones in eisdem, videlicet in Conyeczpole, in Kobork, in Wlesse et in Kalnowka ... salutari ... et omnes et singulos rusticos et kmethones in Olbrachczicze et in Rogaczewo ... et sui ... et suis cappis ... quos et nos et ... monemus, ut infra quindecim dies monicionem ... immediate sequentes ... et singulos ... assignamus ... venerabili ... domino Nicolao Lango canonico ecclesie Gneznensis de premissis satisfaciant ut tenentur ... Jaczussium palatinum de Conyeczpole ac omnes et singulos rusticos et kmethones in Conyeczpole, in Kobork, in Wlesse, in Kalnowka, in Olbrachczicze et in Rogaczewo excommunicamus in dei nomine in hiis scriptis ... quos et nos sic excommunicatos ... in vestris ecclesiis singulis diebus dominicis et festivis ... publice nuncietis. Verum si prefati Jaczussius palatinus ac omnes et singuli rustici et kmethones ... excommunicacionis ... infra alios quindecim dies prefatos quindecim immediate sequentes animo indurato ... sustinuerint ... et divine ... clavium ... ecclesie et ... infra alios quindecim dies ... excommunicacionis ... in nomine dei in hiis scriptis. Si vero, quod absit, infra alios quindecim dies predictos ... dies sese immediate sequentes ... excommunicacionis et ... animo ... contra eosdem ... excommunicacionis et ... omnes ... loca ecclesiastica ... prefati Jaczussius palatinus ac omnes et singuli rustici sic excommunicati aggravati et reaggravati ... et quamdiu in eis mora traxerint seu traxerint ecclesiastico ... interdicto ... timore dei postposito ... si in ipsis per alios quindecim dies prefatos quadraginta ... dies continue sequentes ... cognos... ... sollemniter ... in ... omnia loca ... prefati ... excommunicati ... aggravati et reaggravati ac interdicti devenerint et quamdiu in eis mora traxerint seu ... mansserint ... naturalem ... et ... ecclesiastico supponimus interdicto ... et eos ... sic excommunicatos aggravatos et reaggravatos ac interdictos in vestris ecclesiis pulsatis campanis, accensis candelis et extinctis singulis diebus dominicis et festivis ... publice nuncietis ... et eos ... in ... salutacionem, locucionem, empcionem, vendicionem ... aque ... et hospicii recepcionem ... et ab alio quavis actu ... abstineant ... et ... sacramenta confessionis ... et baptismatis ... sepulturam ecclesiasticam interdicentes ... et interdicti ... observantes. Tamdiu donec a nobis aliud videritis in mandatis. Datum Gnezne ... Anno domini ... sigillat...

Instrumentum mutuacionis florenorum

In nomine domini amen. Sub anno Nativitatis eiusdem Millesimo Quadringentesimo primo,
indiccione nona. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et domini nostri domini Bonifacii divina providencia
pape noni Anno duodecimo die vero [illegible] mensis Augusti hora nona vel quasi ante ecclesiam
kathedralem Gneznensem ex opposito hostii meridionalis eiusdem ecclesie in mei Notarii publici testiumque
infrascriptorum presencia personaliter Constituti discreti viri domini N. et N. vicarii dicte ecclesie
Gneznensis suo et aliorum omnium et singulorum absencium vicariorum et tocius Universitatis eorundem nomine
Religiosum et Religiosum fratrem dominum Przybyslaum prepositum domus sancti Johannis in Suburbio Gneznensi
ordinis sancti Augustini dominici Sepulcri Jerosolimitani [illegible] cum instancia postulacione
Ut ipse et eorum Universitati pro relevacione status eorum xx florenos (quos bona fide in tunc
ad hoc ipse deputato per eundem dominum Przybyslaum [illegible] solucioni mutuaret. Et incontinenti idem
dominus Przybyslaus omni fide missoria cunctacione seposita tam amore precibus quam et pro bono statu eorundem Universitatis
eorundem dictos florenos quousque ad eum descenderet [illegible] se velle eisdem mutuare condicionibus
hiis adiectis quod in festo beati Martini confessoris proxime venturo aut in crastino festi memorati dicti
domini vicarii et eorum communitas dicto domino Przybyslao xx florenos auri in ipso [illegible] tot
in grossis xxvi grossis pro quolibet floreno computando absque omni contradiccione lite questione et
[illegible] sunt astricti Et si quod absit in tunc predicta solucione dictos prescriptos
florenos deficiant [illegible] calices et alias res ecclesiasticas in argento ipsorum Universitatis [illegible]
[illegible] in domo sancti Johannis [illegible] apud ipsum dominum Przybyslaum vel alium prepositum eiusdem
domus pro dictis florenis in tunc eadem deponere tenebuntur [illegible] Et que deposita si iidem domini
vicarii infra quatuordecim dies a die deposicionis [illegible] non redimerint ipse dominus Przybyslaus
eorum [illegible] eiusdem [illegible] vendendi habebit ita tamen duobus eorum testibus ydoneis et Notario
publico ad hoc vocatis coram domino [?] calices et res predictas sic vel [illegible] apud eum depositas vendere
contigerit Suos xx florenos [illegible] residuitatem ipsis dominis vicariis et eorum communitati
predictis restituere non postponet. Quibus condicionibus sic ut premittitur per prefatum dominum Przybyslaum prepositum
dictis dominis vicariis [illegible] intelligentibus et non contradicentibus expresse et [illegible]
sponte submiserunt premissa et eorum quodlibet bona fide sine dolo inviolabiliter [illegible] promittentes
[illegible] Super quibus idem dominus Przybyslaus prepositus [illegible] Notarium publicum infrascriptum hoc presens
publicum et dictus dominus Universitatis vicariorum appensione Sigilli roboratum sibi peciit confici [illegible]
instrumentum. Acta sunt hec Anno indiccione [illegible] quibus supra

tam pacem quam tam quodam necessitate et indigentia [illegible]

[illegible] Przybyslaum cum [illegible] [illegible] ad premissa [illegible]

omnibus et singulis

Nicolaus Stephani Thezaurarius Canonicus et Officialis [illegible] ac [illegible] [illegible] ecclesie Kathedralis [illegible] ad omnes [illegible] Rectoribus in Civitate Cracoviensi [illegible] et aliis quibuscumque [illegible] et vicariis clericis notariis et Tabellionibus publicis quibuscumque per Civitatem et dyocesim Cracoviensem et alias ubilibet constitutis et [illegible] ad quem vel ad quos presentes nostre littere pervenerint Salutem et sinceram in domino caritatem [illegible] fidem indubiam [illegible] studiosam diligenciam adhibere [illegible] Apellacionis manu [illegible] domini Andree [illegible] Nicolai de [illegible] clerici [illegible] dyocesis publica Imperiali auctoritate notarii scriptum subscriptum et signatum ad sedem Metropolitanam Gneznensem [illegible] domini Andree [illegible] parrochialis ecclesie in Zarnowiec [illegible] Agnovimus [illegible] dominum Nicolaum [illegible] Canonicum et Officialem Cracoviensem [illegible]

[illegible] dominus Andreas [illegible] dominus Nicolaus Officialis Cracoviensis [illegible] Religiosas Domicellas helenam Abbatissam totumque conventum [illegible] ordinis Clare [illegible] in Cracovia ordinis [illegible] in Zarnowiec [illegible] publicum [illegible] et publicum [illegible] Andree absoluit [illegible] Officialis Cracoviensis [illegible] Gneznensis appellavit [illegible]

[illegible] dominus Nicolaus [illegible] Officialis Gneznensis [illegible] Officialis Cracoviensis [illegible] dominum Andream [illegible] Abbatissam totumque Conventum [illegible] et Religiosas Domicellas helenam Abbatissam [illegible] Sanctimoniales [illegible] in Cracovia ordinis sancte Clare [illegible] Abbatisse [illegible] Officialis Cracoviensis [illegible] helene Abbatisse [illegible]

[illegible] Gneznensis [illegible] Mathie [illegible] principalis [illegible]

... [illegible] in ipsa parte [illegible] Nicholaum Stryng et [illegible]
... ecclesia conventuali [illegible] in quadam ipsa causa attemptaret et innovaret
[illegible] partes publicas liter et [illegible] contentas [illegible] per [illegible] huiusmodi
[illegible] et [illegible] huiusmodi [illegible] et inhibicionem ad importunam instanciam [illegible]
Helene Abbatisse et conventus [illegible] pendente [illegible] dominum Andream [illegible]
[illegible] de [illegible] et [illegible] non possit [illegible]
[illegible] diffinitiva [illegible] parte [illegible] Helene abbatisse
totiusque conventus [illegible] et [illegible] cum domino Andrea
[illegible] [illegible] innovarunt et attemptarunt [illegible]
[illegible] et alia in [illegible] plenius [illegible]
nobis per [illegible] magistrum [illegible]
[illegible] domini Andree [illegible]
[illegible] nobis [illegible] consistit [illegible]
petentes [illegible] sibi [illegible] et [illegible] Helena
Abbatissa totiusque conventus [illegible] ad [illegible] et [illegible]
per [illegible] huiusmodi attemptata et innovata [illegible] forma [illegible]
et annullari [illegible] [illegible] vel [illegible]
[illegible] alleganda [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] nos [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] nobis et [illegible]
in [illegible] vos et [illegible] die [illegible]
[illegible] et [illegible] Helena Abbatissa totiusque conventus
[illegible] accedentes [illegible] parte [illegible]
in [illegible] et in [illegible] publice [illegible] alias
et [illegible] nos [illegible] et [illegible] nobis [illegible]
[illegible] et [illegible] competentem [illegible] ipsa die
[illegible] et nos vel [illegible] plenius [illegible] contingit [illegible]
[illegible] immediate [illegible] in [illegible] tenendum [illegible]
[illegible] et [illegible] cum [illegible] et
[illegible] et [illegible] [illegible] Admodum
et [illegible] attemptata et innovata per [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] forma per nos
[illegible] revocari et annullari ac [illegible] et annullata [illegible]
alleganda [illegible] et [illegible] et [illegible]

[illegible] dud Raczor [illegible] [illegible] dns [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Nobiles Nicolai Margrabonis [illegible] Nazewnik [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] Lassotha [illegible] [illegible] in Drzewiecko
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Drzewiecko [illegible]

In nomine domini Amen. Nos Nicolaus Strzeszkonis [illegible] Cancellarius et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] diffinitivam [illegible] [illegible] continentes [illegible] [illegible] presentium et
futurorum [illegible] notitiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] domino Nicolao Strzeszkonis [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] Gneznensis [illegible] [illegible] et Nobiles [illegible]
[illegible] Lassotham [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Drzewiecko [illegible] [illegible] domini [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in Drzewiecko [illegible] et Nobiles [illegible] Symone [illegible]
[illegible] [illegible] Paulo [illegible] Nicolao Klony
[illegible] Johanne Klony [illegible] et Laurentio [illegible] [illegible]
[illegible] Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Lassotha [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nobiles [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Mathia de [illegible] [illegible] [illegible] in Kcynia
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apud acta [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Mathie [illegible] Nobiles [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] admitti [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] domino Mathias de [illegible] [illegible]
[illegible] in Kcynia [illegible] Gneznensis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Kcynia
[illegible] et [illegible] [illegible] Nobiles [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] Nobiles [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] admitti [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino Mathia [illegible] Nobiles
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Simonia
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Gneznensis [illegible] [illegible]
[illegible] de Drzewiecko et domino [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] Gneznensis [illegible] Mathie de Kcynia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apud
acta [illegible] [illegible] apud acta [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] Nos Nicolaus Strzeszkonis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Drzewiecko [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Lassotham de [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] de Kcynia [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Lassotha et [illegible] [illegible] Drzewiecko [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Justiciam [illegible] Diffinitive sup[er] [illegible] [illegible] [illegible] Nobiles

Cum quidem libello per ut premittitur oblato comparuit dominus Wenceslaus
[illegible] nomine procuratoris domini [illegible] principalis [illegible] adherentis
et sufficienter mandato subsequenter [illegible] venerabilis magistri Petri
de Zabrzeh advocati consistorii [illegible] partem et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] suspexerunt admonicio et
singula facienda in ipsa causa [illegible] dominus Mathias principalis
habuerit plenissime in mandatis [illegible] in eo continebatur [illegible]
[illegible] et [illegible] partem. Cum magister Petrus [illegible] et [illegible]
[illegible] consistorio copia [illegible] [illegible] ex domino et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
assignari ad respondendum debitum postulavit quod [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] copia [illegible] dominus officialis ad [illegible] diem [illegible]
et [illegible] partem [illegible] [illegible] [illegible] qua die [illegible]
[illegible] Petrus Dubsky dominus Wenceslaus [illegible]
[illegible] coram domino officiali in medio [illegible] [illegible] [illegible]
comparuit magister [illegible] Petrus [illegible] [illegible] suo
[illegible] libellum [illegible] [illegible] [illegible] obtulit [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] forma [illegible] [illegible] Cum
quidem libello per [illegible] ad audienciam [illegible] magistri
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] copia [illegible] libelli [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
et [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] ad respondendum debitum postulavit
assignari. Qui [illegible] [illegible] dominus officialis ad [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] coram domino officiali in medio [illegible] [illegible] [illegible]
magistri [illegible] [illegible] libello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] magistri Petri Dubsky [illegible]
[illegible] ad respondendum postulavit [illegible] magistro Petro Dubsky
[illegible] [illegible] [illegible] copia [illegible] libelli habuisse et partem [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] assignari. Qui [illegible] dominus officialis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
diem [illegible] [illegible] [illegible] assignavit. Qua die ad
[illegible] [illegible] magistro [illegible] [illegible] de [illegible] et
Petrus Dubsky [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] principalis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino Wenceslao [illegible]
et [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
officialis [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] 2 in
suo libellis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] in tota causa [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] dni locum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] petentes ipis tm adponend et ad
[illegible] et articulos [illegible] [illegible] dum assignari qua dns
dns locum [illegible] [illegible] ad [illegible] tm [illegible]
et competentem [illegible] [illegible] [illegible] tmo adueniente
[illegible] dicto magistro Bussonis [illegible] et Petro substituto
[illegible] dno Bogislao locum [illegible] Officio [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dns Mag[iste]r Petrus [illegible]
[illegible] dni Magistri Bussonis [illegible] pro [illegible] [illegible]
[illegible] et articulos [illegible] [illegible] et articulos [illegible] pro [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] admitti
[illegible] [illegible] articulos [illegible] [illegible] quare [illegible] dns Magister
Busso copia [illegible] et tm [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] et articulos [illegible] assignari qua tm dns
dns locum [illegible] [illegible] copia [illegible] ad [illegible]
[illegible] assignauit [illegible] et [illegible] dns Officialis
[illegible] et coram Brzgnon [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ipso [illegible] Magistro Bussone
[illegible] et Petro substituto [illegible] dns Magister Busso
pro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et articulos
[illegible] [illegible] ipis in [illegible] articuli [illegible] [illegible] Magistri
Petri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] admitti
quare [illegible] dns Magister copia [illegible] et [illegible] dno Magistro
Bussone tm [illegible] [illegible] [illegible] et articulos [illegible]
[illegible] assignari postulauit qua [illegible] dns Officialis [illegible]
[illegible] copia ad [illegible] tm [illegible] [illegible] [illegible] assignat
In quo termino [illegible] dno Bogislao locum [illegible] dns Officialis
[illegible] [illegible] ipius [illegible] [illegible] a [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magistro
Bussone [illegible] et Petro substituto [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] admitti ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dns Bogislaus locum [illegible] [illegible] [illegible] et articulos
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] admittendi ad [illegible] tm
[illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] assignat [illegible] dns Officialis ad audiend
[illegible] Brzgnon dno [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dm Officialis
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] publicum [illegible] [illegible] [illegible]

de dicendo contra dictos et personas eorundem subsequenter interlocutionibus quoque prefatum dominum

officialem ad petitionem partis predicte prius pronunctiatis subsequenter

publicatis, [illegible] ipsorum petitionem [illegible] et peremptorie [illegible]

[illegible] et apponendum [illegible] [illegible] et [illegible] postremo [illegible] magister

[illegible] dicti officialis [illegible] et peremptorie [illegible]

et apponendum quidquid dicere et apponere vellet contra ipsos

contra dictos [illegible] testes ipsorum [illegible] et contra [illegible] eorundem productorum [illegible]

prefato competenti [illegible] producti magistro

Rusconi [illegible] de [illegible] et de [illegible] et Petro de Zaluchosth

Sulisti Mathie de Kezina coram prefato domino Boguslao Wiwanensi

et [illegible] [illegible] [illegible] et mutuo

dominus [illegible] adhuc cum [illegible] [illegible] iudicialiter

[illegible] magistri Petri [illegible] in scriptis contra

dictos et [illegible] sub [illegible] [illegible] quas [illegible] prefatum

Mathiam Bischof [illegible] et [illegible] coram iudicio [illegible] fuerit

replicatum et demum [illegible] adhuc [illegible] cum [illegible]

[illegible] et singula [illegible] ipsorum [illegible] producent in ipsa causa

concluserunt et petiverunt prefatum dominum Boguslaum locumtenentem

ipsis sententiam [illegible] et habere [illegible] [illegible]

et [illegible] postulantibus prefatus dominus Boguslaus locumtenens constituisset

et habere [illegible] [illegible] et peremptorie terminum

ad audiendum [illegible] diffinitivam [illegible] infra

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] sublato de medio [illegible] temporali

[illegible] magistri Rusconi [illegible] personaliter in [illegible]

[illegible] Lapothe [illegible] Petra in [illegible]

[illegible] et Petro Sulisti Mathie

de Kezina [illegible] [illegible]

nobilis Nicolai Strzeskonis thesaurarii et administratoris in spiritualibus

[illegible] capituli [illegible] clerici

in [illegible] temporali et in [illegible] Nicolai [illegible] officialis

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] diffinitivam [illegible] postularunt Nos [illegible] volentes [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] et [illegible]

[illegible] ad ferendum nostram diffinitivam sententiam in hac causa [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] predictum magistrum Rusconi [illegible] de [illegible]

et Petro de Zaluchosth [illegible] et [illegible] diffinitivam [illegible]

sententiam [illegible] et promulgari [illegible] postulatam Nos [illegible] et

diligenter [illegible] [illegible] et singulis [illegible] iustitia [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] productorum ac [illegible] in ipsa [illegible] domino Nicolao [illegible]

[illegible] [illegible] et producti [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] diligenti [illegible] [illegible] ad nostram

diffinitivam [illegible] sententiam [illegible] suprascripti Petri [illegible]

in [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] et [illegible]

ut [illegible] # Christi nomine invocato

[Marginal notes, left:] [illegible] et [illegible] [illegible]

Sulisti Mathie Kezina [illegible] [illegible]

[Marginal notes, right:] [illegible] predicto magistro

[illegible] predicto

[illegible] de [illegible]

Nicolaus [illegible] decretorum doctor [illegible] beate Marie Magdalene in Civitate Poznaniensi et aliis presentibus [illegible] Salutem in domino et fidem indubiam presentibus adhibere. ~~[illegible]~~ Nobilis [illegible] Petrassius heres in [illegible] quamvis [illegible] licet [illegible] Tyszko [illegible] ~~[illegible]~~ hospitalarius Poznaniensis et [illegible] dominus Johannes [illegible] canonicus et officialis Poznaniensis in causa que [illegible] officialis Poznaniensis [illegible] Petrassium [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~

Inter [illegible] nobilem [illegible] Petrassium heredem in [illegible] nobilis [illegible] dominus Johannes [illegible] canonicus et officialis Poznaniensis in causa que [illegible] officialis [illegible] Petrassium [illegible] et [illegible] Tyszkonem [illegible] hospitalarium Poznaniensem [illegible] et [illegible] Petrasso [illegible] et [illegible] quamvis [illegible] licet [illegible] Tyszko [illegible] dominus officialis Poznaniensis [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] dominus Nicolaus [illegible] officialis [illegible] Petrassium [illegible] et [illegible] libelli [illegible] et ultra [illegible] et ad [illegible] domini officialis Poznaniensis [illegible] ~~[illegible]~~

Nos [illegible] ~~[illegible]~~ nobilis et [illegible] et [illegible] in [illegible] quamvis [illegible] Petrassii [illegible] Tyszkonem [illegible] et in [illegible] publice Poznaniensis [illegible] presentibus [illegible] nobilis [illegible] officialis [illegible] et [illegible]

Necnon singulis articulis super premissis scriptis et inclusis ad eorum separatim quibus [illegible]
lucet et placuerit valeat

presertim pro animarum aliis dicti Jurisdictioni [illegible] quia ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
presertim pro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
per nos [illegible] appellacionum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per eius [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / et ad alia [illegible]
que [illegible] premissis [illegible] / optima [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad premissa et alia que [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Salm

[illegible]

f 2

119

Instrumentum publicum super [illegible] iussione litterarum apostolicarum confirmacionis [illegible] [illegible] apostolice inhibicionis

In nomine domini amen. Anno [illegible] millesimo [illegible] indictione [illegible] pontificatus [illegible] pape [illegible] anno [illegible] die [illegible] hora [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] domino [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] domino Boguslao [illegible] iudicis [illegible] et [illegible] administratoris [illegible] et [illegible] [illegible] publici et testium infrascriptorum presencia [illegible] Jacobus de Lubano [illegible] [illegible] [illegible] consulibus [illegible] et [illegible] [illegible] Lubanensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in manibus [illegible] inhibicionis et [illegible] [illegible] [illegible] de parte abbatis monasterii Zaganensis ordinis Canonicorum regularium [illegible] [illegible] iudicis a sede apostolica specialiter deputati ~~[illegible]~~ in pergameno scriptas cum vero sigillo ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] in pergameno [illegible] pendenti sigillatas [illegible] [illegible] Laurencii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] administratorem [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] domino Boguslao [illegible] administratori [illegible] et aliis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ [illegible] consulibus [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] Lubanensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Lubano [illegible] [illegible] [illegible] domini abbatis et iudicis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Laurencii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] abbatis et iudicis [illegible] [illegible] apostolice [illegible] [illegible] [illegible] inhibicionis ~~[illegible]~~ et manibus [illegible] Jacobi [illegible] [illegible] [illegible] domino Boguslao [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] administratoris [illegible] et aliis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] abbate iudice ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Boguslaus [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et singulis aliis [illegible] sufficientem et [illegible] ad [illegible] quibus [illegible]
licet et plenariam valeant

Remissio

Episcopus [illegible] et capitulum [illegible] de Cardiam [illegible]

Cum igitur [illegible] [illegible] et [illegible]

Nobilis vir Jacobus [illegible] [illegible] in [illegible] nonnullis [illegible]

[illegible] honestis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible]

nonnullos actus et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ad

[illegible] ad [illegible] et [illegible] parte [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]

nobis [illegible] [illegible] magistri [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] et [illegible] Jacobi [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] nobis [illegible] est [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri [illegible] non [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible]

[illegible] magistri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] longa et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] [illegible]

Nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et

~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]~~ nobis

de cuius legalitate et industria [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] parte [illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et

[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] quo [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] remissio

Margin (left): et alios actus [illegible] et [illegible]

Margin (right): balivi

In nomine domini Amen. Anno dominice Nativitatis eiusdem M° cccc
secundo Indictione decima Pontificatus Sanctissimi in Christo
patris et domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape
noni Anno eius tercio decimo die vero vicesima [illegible] pe-
nultima quinta mensis Augusti hora tercia vel quasi in
Sala domus superioris Curie habitacionis venerabilis viri domini
Nicolai Strzeszconis Thezaurarii Canonici et Administra-
toris in spiritualibus sancte ecclesie Gneznensis sede ecclesie
Metropolitane Gneznensis vacante. ~~In publico iudicio [illegible]~~
coram prefato venerabili viro domino Nicolao Strzeszconis
Thezaurario Canonico et Administratore ad causas audiendas
et iura ac iusticiam reddenda pro tribunali sedente et ad ipsa
ac mei notarii publici infrascripti et testium subscriptorum
ad hoc vocatorum et rogatorum presencia discretus vir
dominus Mathias [illegible] Rector ecclesie parochialis in
Thinek Gneznensis dyocesis in publica iudicio
personaliter constitutus [illegible] et [illegible] ibidem in
~~[illegible]~~ iudicio [illegible] viro Paulo alias [illegible] de
[illegible] ~~[illegible]~~ clerico Wladislaviensis dyocesis publico impe-
riali auctoritate notario produxit quoddam instrumentum publicum
[illegible] domini Michaelis [illegible] de Gnezna ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et ad dominum nostrum
dominum Bonifacium papam modernum [illegible] in facto
ecclesie in Thinek [illegible] manu eiusdem Pauli
~~[illegible]~~ notarii subscripto et signato ~~[illegible]~~ [illegible]
Paulum prefatus dominus Administrator compelli ad
[illegible] medio iuramento manum suam et signum
recognoscendum et in [illegible] in eadem [illegible]
et [illegible] et [illegible] [illegible] et ~~[illegible]~~
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] in eodem instrumento contentis
[illegible] et [illegible] [illegible] talis fore [illegible]
[illegible] quidem Paulus [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] manu tactis corporali iuramento
[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] adiunxisse [illegible]
[illegible] in eodem contenta [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] in appellacione [illegible]

Vide [illegible] domini Administratoris et [illegible] Gneznensis

et notata extitit et prout ibidem habetur. Cuius quidem instrumenti
principium erat tale: In nomine domini amen. Anno Nativitatis
eiusdem millesimo quadringentesimo primo, indictione nona,
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina
providencia pape noni anno xii, die Solis, certa mensis Ja-
nuarii hora quasi [illegible] Gneznensi in domo habitacionis providi
viri Johannis Hannonis civis Gneznensis, in mei notarii
~~[illegible]~~ publici et testium presencia subscriptorum constitutus personaliter
discretus vir Michael Petri de Gnezna tenens ac habens in
suis manibus quandam instrumenti cedulam in carta papirea
scriptam cuius [illegible] incipiunt aut de verbo ad verbum legit
alta et intelligibili voce cuius tenor sequitur et est talis: In nomine
domini amen. Cum instrumentis sive muniminibus quamvis non
apponentur [illegible] ~~[illegible]~~ consuevit a parte omnibus
nostris instituta ~~[illegible]~~ hinc est quod ego Michael
Petri de Gnezna clericus Gneznensis constitutus [illegible] domus
[illegible] [illegible] [illegible] testibus fidedignis et te notario publico [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] anno [illegible] dico allego et propono
et [illegible] vero talis [illegible] [illegible] anno indictione pontificatus
die mense hora et loco quibus supra presentibus discretis viris
Jacusso de ~~[illegible]~~ [illegible] notario publico et Marco
de Czemeszna clerico Gneznensi diocesis testibus ad premissa
[illegible] vero talis. Et ego Paulus olim Stanislai
de [illegible] clericus Wladislaviensis diocesis publicus imperiali
auctoritate notarius quia dicti instrumenti [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] aliis premissis dum sic ut premittitur agerentur et fierent
una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi
et audivi [illegible] aliis occupatus negociis per alium fideliter
scripta feci manu mea propria subscribens in hanc publicam
formam redegi signo et nomine meis solitis et consuetis consignavi
rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum
premissorum. Quibus sic peractis idem actor dicta die ante
consistorio [illegible] vir magister Nicolaus [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ et pro causa [illegible] Gneznensis
[illegible] et [illegible] [illegible] domini ~~Mathie~~ [illegible] ibidem apud
acta comparens ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ constitutus et nomine procuratoris
domini Mathie [illegible] in publica [illegible] audiencia tenens ac
habens in suis manibus quandam ~~[illegible]~~ litteram [illegible]
[illegible] [illegible] domini [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vero sigillo oblongo [illegible] [illegible] de [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

albis ... & sicca cera in cordula serica rubei coloris dependentibus
sigillatas sanas salvas et integras omni prorsus vitio et suspi-
cione carentes, monuit et requisivit prefatum dominum Nicolaum
administratorem et adversarios litteris executionis predictis et dominum Sa-
lis nostris monuit et requirit et sub penis in ipsis
litteris compulsoriis contentis sibi domino Matheo omnia et
singula acta instrumenta litteras processus exponens ... iura et mu-
nimenta ... apud se habet aut in eorum
recepit ... ipsius domini Mathei que habet ad dictum
locum domini Michaelis ... et super eius
prioratus in ... [illegible] ... domino Branda
iudicum mediato ... salvo seu sigillato tradit et liberet
assignant, quequidem littere compulsoriales prefati
erat ... Branda de Castellione utriusque
iuris doctoris archipresbiteri ... Marcum de Lunato
... domini nostri pape capellanum et ipsius sacri pallatii
apostolici causarum et causis ... instanciis ... domino nostro
iudicem ... Reverendis et singulis ... dominis
abbatibus prioribus prepositis decanis archidiaconis cantoribus
scolasticis thesaurariis tam cathedralium quam collegiatarum
canonicis prebendatis ... rectoribus seu locatenentibus eorundem
presbiteris curatis et non curatis notariis et tabellionibus publicis
quibuscumque per civitatem et diocesim ... et ... ecclesiis
constitutis et eorum cuilibet in solidum ad quem vel ad quos presentes
nostre littere pervenerint. Salutem in domino ... vobis ...
et ... Rome in loco publico ... ac ...
Regionis ... ubi ... sub
anno Nativitatis domini M° CCCC ... iudicum ... die
... Iulii ... in ...
... et domini nostri domini ... predictis ... Rom ...
... Marci ... et ... in Magistro
... & Alexandria ... et ...
... et Iohanne de ... clericis ... publicis
... et ... ad premissa vocatis
... et ... Bartholomeus de ... clericus No-
varie publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius ac
... et ... domini Brande de Castellione
iudicem ... et ... de ...
... littere compulsoriales ... dictis
... et singulis ... in ...
... causa ... et ... pro
... et ... publicum
... et ... domini ... iudicis ...
... publicarum et ... publicum ...
et ... et ... domini iudicis
... et ... et ...
et ... requisitus ...

[margin:] X ... in forma publica

Nicolai

Cumque dicto [illegible] administratori mox et incontinenti volens [illegible] tamquam filius obediens mandatis apostolicis et dicti domini Bernardi iudicis parere ad effectum recepto de manibus dicti domini Mathei lecto processu mandavit dominus Paulus mandavit et requisivit ut nisi dictus dominus B[ernardus] [illegible] [illegible] per eum et mandatum eius supradictis subditis et [illegible] in eisdem litteris contenta omnia et singula acta iuxta litteris processus [illegible] et [illegible] ipsius nostris et [illegible] in [illegible] publicum [illegible] dicto domino Matheo filius suo [illegible] et libenter ad effectum assignet.

Deinde vero Paulus volens [illegible] ex parte mandati apostolici mox et incontinenti medio suo iuramento ad [illegible] processus [illegible] corporali dixit se [illegible] sibi de [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ nec [illegible] et [illegible] et alio [illegible] dicti processus [illegible] [illegible] dicto domino Matheo ad [illegible] dicti domini Michaelis [illegible] Gallus [illegible] [illegible] [illegible] ad hec [illegible] [illegible] vocato magistro Nicolaus Balon presente et [illegible] nomine dicto domino Matheo [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] in papiro scripto ab [illegible] dicti domini administratoris [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] manibus [illegible] in [illegible] Brugen. [illegible] [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] processu ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] dicti domini administratoris ~~[illegible] [illegible] Hauken [illegible] [illegible]~~ ~~[illegible] Brugen [illegible] [illegible] [illegible] Michaelis [illegible]~~ ~~[illegible] [illegible] Hauken [illegible] et~~ dicto Philippo presbitero ~~et Dominico [illegible] [illegible] Brugen~~ [illegible] et ~~[illegible] medio ipsorum iuramento et [illegible] et [illegible]~~ ~~[illegible] [illegible] [illegible] dicto Michaele Gallus [illegible]~~ [illegible] dicto administratori [illegible] [illegible] [illegible] Hauken ~~[illegible]~~ ~~dicto Philippo~~ et Dominico [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~ ~~[illegible] [illegible] Hauken~~ [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] dicto Philippo ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicta Hauken [illegible] [illegible] [illegible] et principali [illegible] dicta Hauken [illegible] dicto domino Michaele ~~[illegible] [illegible]~~ et [illegible] [illegible] dicto Philippo et Dominico [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] dicto Michaele Gallus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicta Hauken [illegible] mox et in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] dicti Michaelis Gallus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Iohannis bap[tiste] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible] dicto~~ Philippus [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~ ~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] baptizasset [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[Left margin:] processus [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

[Left margin:] [illegible] dominum Philippum [illegible] baptizatum et Dominicum [illegible] [illegible] [illegible] dominus [illegible] Michaele [illegible] [illegible] Hauken [illegible] [illegible] dicto Michaele [illegible] in [illegible] [illegible] ad [illegible]

[Left margin:] et dicto ipsorum medio iuramento [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] dicto [illegible] [illegible] [illegible] dicti domini [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] postulavit ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~

[Right margin:] et alis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] processus dicti [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] dicti Bra[illegible] dicti iudicis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

[Right margin:] [illegible] ad [illegible] dicti administratoris [illegible] et [illegible] [illegible] dicto Philippo [illegible] et Dominico [illegible] [illegible] Brugen [illegible] [illegible] dicta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicto Michaele Gall[us]

[Right margin:] ~~[illegible] [illegible]~~ ~~[illegible] [illegible]~~ et [illegible] baptismo [illegible] [illegible] Michaele [illegible] Dominico [illegible] et [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] dicto Michaele [illegible]

[Right margin:] [illegible] ac publice et [illegible]

In nomine dni Amen. Dudum Reverendi in xpo patris dni [illegible]
[illegible] bone memorie [illegible] olim Archiepiscopi sancte ecclesie Gneznen. dum
vitam duxit in humanis causam appellationis ac totius negotii principalis ad ipsum
~~et sedem metropolitanam Gneznen. [illegible]~~
[illegible] inter honorabilem virum dnm Laurencium Can. [illegible] Gneznen. et
Rectorem parochialis in Golanczewo ecclesie [illegible] et Nobilem Miculaum
de [illegible] in [illegible] laycum Cracovien. dioc. [illegible]
ad ipsum et sedem metropolitanam Gneznen. [illegible] dni Laurencii
[illegible] nobilis ~~[illegible]~~ fr Przibislao [illegible] fr Johannes
in Gnezna ordinis fr Augustini [illegible]
sub propriis patentes litteras ~~[illegible]~~ eius [illegible] sigillo [illegible]
[illegible] de rubra [illegible] cera impressa [illegible]
[illegible] sigillas [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] duxerit committenda
~~[illegible]~~ [illegible] commissarius commissionis
vigore nos Administratores [illegible] dni Laurencii ~~[illegible]~~
appellantis principalis in dicto nobili fr [illegible] commissionis principalis [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] Miculaum de [illegible]
[illegible] appellatum ~~[illegible] ad [illegible] terminum et peremptorie [illegible]~~
[illegible] ad dicendum et opponendum quidquid dicere et opponere voluisset
contra commissionem [illegible] ac impugnandum [illegible] vel in [illegible]
[illegible] ad procedendum et procedi videndum ad omnes et singulos actus
et terminos iudiciales [illegible] et [illegible] et [illegible] ad [illegible] sententiam
diffinitivam [illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible] terminum et peremptorie [illegible]
[illegible] coram nobis. In quo termino Commissarius
[illegible] Bussko de Zytholubie [illegible] Gneznen.
[illegible] dicti dni Laurencii appellantis [illegible]
apud acta cause huiusmodi nobis [illegible] plena fide [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] et consuetudinem in [illegible]
et provincia Gneznen. [illegible] ~~[illegible]~~ et [illegible]
[illegible] iudiciali [illegible] contumacia [illegible]
[illegible] ut [illegible] quidquid [illegible]
[illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
~~[illegible]~~ per nos reputari contumacem [illegible]
processus [illegible] apud nos [illegible] Miculao [illegible]
et [illegible] reputare contumacem
[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] Miculaus de
[illegible] ~~[illegible]~~ et [illegible] Bussonem de
[illegible] Laurencii [illegible]
[illegible]

ad diem audiencie

[illegible] mat cum adesset nobis in [illegible] presentibus [illegible]
[illegible] abbatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
et mandat[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nostris [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dominus Magister Bussco [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum Walteri ad
videndum [illegible] [illegible] [illegible] libelli [illegible] oblatos [illegible] super [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Nicolaus [illegible] [illegible] super [illegible] libello [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] petentem [illegible]
[illegible] Magister Bussco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] affirmat
et petiit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Bussco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magister Bussco [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Nicolao ad [illegible] [illegible]
[illegible] per nos [illegible] assignari [illegible] nos ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] assignavit
[illegible] [illegible] [illegible] dominus Magister Bussco [illegible] nobis judicialiter
[illegible] dicti Nicolai Walteri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum
[illegible] ad [illegible] [illegible] per nos [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] Nicolao Walteri [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magister Bussco

[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Magister Bussco [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] audiencia
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai Walteri
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Nicolaum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nos [illegible] que ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Feria [illegible] Magister Busso [illegible] domini Laurencii [illegible]
[illegible] nobis iudicaliter [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] domini Nicolai [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Johanne [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] iudicaliter [illegible] [illegible]
domini Petri de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] populavit [illegible] Nicolai [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magister
Busso [illegible] domini Laurencii [illegible] nobis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] populavit [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Magistro Bussoni [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] domini Laurencii [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Nicolai [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] sigillo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sigillum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Nicolaus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nos ad domini Laurencii peticionem [illegible] Nicolao [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Magistro Bussoni [illegible] domini Laurencii [illegible] Nicolao [illegible]
[illegible] nobis iudicaliter [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] domini Nicolai [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible]

et ~~admitti~~ peciam in se ipsa ad meliorem voluntatem curie super huiusmodi et passus cur.

admitti. et in ipsa curia [illegible] quod [illegible] reprimebat per eundem

populariter. [illegible] [illegible] [illegible] Martinus [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] mox et incontinenti apud [illegible]

Constituit et [illegible] [illegible] [illegible] ordinavit [illegible]

[illegible] magistrum Bartholomeum de [illegible] advocatum curie [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] huiusmodi [illegible] in forma qua potuit

meliori et clausula [illegible]. [illegible] magister Bartholomeus

[illegible] [illegible] audiencia [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]

huiusmodi [illegible] per nos [illegible] et [illegible] ad [illegible] quod [illegible] assignari

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] assignacione ~~[illegible]~~ [illegible] de [illegible]

[illegible] magistro [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] magister Bar-

tholomeus [illegible] [illegible] Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] quo ad [illegible] [illegible] huiusmodi [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Bartholomei

[illegible] Nicolai [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ad

~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] magistri [illegible] [illegible] Laurencii et Bartho-

lomei Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] magistri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ in ipsa curia [illegible] et per nos [illegible] [illegible]

populariter [illegible] [illegible] magistro [illegible] [illegible] et

[illegible] populariter [illegible] magistro Bartholomeo [illegible] [illegible] et

[illegible] [illegible] [illegible] et habuimus [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] per nos in [illegible] huiusmodi [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] magistri [illegible] [illegible] Laurencii et Bartholo-

mei Nicolai [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible]

et [illegible] in [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

Nos igitur [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] in ipsa curia ~~[illegible]~~ [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ passis [illegible] [illegible] [illegible] Laurencii [illegible]

[illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] e

In nomine domini amen. Nos Nicolaus [illegible] Thezaurarius [illegible] et officialis [illegible] ecclesie [illegible] per hoc presens instrumentum publicum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus Nicolaus [illegible] [illegible] in spiritualibus generalis ac officialis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellacionis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad sedem metropolitanam [illegible] [illegible] [illegible] Andree [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus Andree [illegible] [illegible] domini Nicolai [illegible] doctoris [illegible] [illegible] officialis [illegible] [illegible] dictus Nicolaus officialis [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] p[er] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Albanensis(?) et conventus [illegible] [illegible] de quorum(?) [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] mandat[is] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
d[omi]n[u]s Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] appellacionis [illegible]
comparens [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] assignatam [illegible]
[illegible] d[omi]n[u]s Nicolaus [illegible] [illegible] decanus ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dixerit assignandum [illegible] [illegible] Adventus(?) [illegible]
Magistri Petri [illegible] Andree(?) et Bussonis(?) [illegible] principalis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] d[omi]n[u]s Nicolaus [illegible] [illegible] d[omi]ni Magistri Bussonis(?)
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et appellantis(?) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad superiorem [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et appellando et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Petrus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Albanensis(?) et conventus
[illegible] [illegible] d[omi]n[u]s Nicolaus [illegible] decanus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] d[omi]n[u]s Nicolaus decanus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] appellans [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d[omi]n[u]s Nicolaus decanus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad d[omi]n[u]s Nicolaus decanus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] principali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d[omi]n[u]s
Nicolaus decanus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] principales [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Andree(?) [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] qui in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Albanensis(?) [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Petrus [illegible]
Magistri Bussonis(?) [illegible] appellacionis [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Magistri Petrus [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] d[omi]n[u]s Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] d[omi]n[u]s Nicolaus decanus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Petrus
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Magistri Bussonis(?) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

in dictis literis ad hoc pertinentes

nonnullis iuribus et literis publicis aliisque munimentis provocacionibus appellacionibus productis
et exhibitis coram nobis ac eciam iuribus literis productis ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ partis sue adverse per dictos procuratores et aliis quibus [illegible] subsequenter productis
dicti magistri Petrus dicti Andree et Russko Somowaldo procuratorum
[illegible] exhibitis et productis. Auditaque ~~postularent~~ prefati
domini Mathie Strzelecz postularent. Tandem [illegible] dictus
dictus Mathias in [illegible] in ipsa causa [illegible] [illegible] . [illegible]
dicti [illegible] [illegible] Lanzici [illegible] placuit [illegible]
omnino ingresso et per dictum dominum Mathiam Strzelecz officialatus [illegible]
officio ~~[illegible]~~ Reverendissimus in Christo pater et dominus dominus
Mathias divina et apostolice sedis gratia archiepiscopus Gneznensis mediante nos
Mathiam Strzelecz in locum [illegible] dicti Mathie Strzelecz et ad officium
officialatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in iudicio [illegible] [illegible]. ~~[illegible]~~
prefatus magister Petrus de Zawichost nomine procuratoris dicti domini Andree
[illegible] iuribus publicis [illegible] [illegible] dicti Andree [illegible] [illegible]
Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible] dominum Mathiam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictus
prefatus dominus Mathias Strzelecz in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dictus Mathias [illegible] [illegible] partes [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dictus Mathias [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Albertum et Somowaldum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Albertum et Somowaldum
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Andree [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et partes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. nobis [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ sibi [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
et annullari ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Albertum et
Somowaldum [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] prefatus magister Petrus de Zawi-
chost nomine procuratoris dicti domini Andree nobis [illegible] [illegible] et [illegible]
Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dicti [illegible] [illegible] et [illegible] Gneznensis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
nobis [illegible] [illegible] [illegible] dictum Mathiam [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ antiqua
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

emanatam et licitam [illegible] consuetudine [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]. Quod [illegible] iustum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] attemptata et
[illegible] [illegible] [illegible] et annullari ac [illegible] [illegible]
nulla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
magistri Russo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] partes [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellatione [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] appellans [illegible] [illegible] [illegible] statutum
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] fuit
[illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] die [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] magistro Petro de [illegible]
[illegible] et Russano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Petrus [illegible] non
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] sed quadam
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] magistri Russani [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] fuit et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellatum [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] appellasse [illegible] appellationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] plus
[illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plus [illegible] et [illegible] fuit
et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
fuerit. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ob
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit et plus
[illegible] [illegible] ad [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri
Russani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] nos
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] ut [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] ut [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Instrum sente diffinitive vigore rescripti Aplici in ca Appellationis

In nomine domini Amen. Dudum Sanctissimus in xpo pater et dominus noster dominus Bonifacius
digna dei providentia papa nonus mediantibus causam appellationis [illegible] nobilis
Sandungen de Cornmes armigeri appellantis parte ex una et [illegible]
Judam Johannem Spigel [illegible] in Costnytz [illegible] parte [illegible]
[illegible] appellatum parte ex altera nobis [illegible] Paulo [illegible] commisit
[illegible] [illegible] Auguftini [illegible] regularium
[illegible] sub certa forma litteris bullatis [illegible] nomine [illegible] dispone
[illegible] quas quidem litteras nobilis [illegible] Sandungen [illegible]
nos [illegible] [illegible] novimus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] commissionis vigore nos ad
[illegible] [illegible] Sandungen de Cornmes [illegible] Johannem
Spigel [illegible] in Costnytz ad [illegible] ad [illegible] articulos
[illegible] litteras [illegible] et [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] libellum [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] libellum [illegible] appellationis [illegible] et impugnandum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] singulis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] diffinitive [illegible] partes [illegible] litteras [illegible] partes
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nobis. In quo quidem [illegible] [illegible] Magistro [illegible] de [illegible]
Sandungen appellantis et Petro de [illegible] Johannis Spigel appellati
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quidem Magister [illegible] Buss
[illegible] quam Petrus [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] plena [illegible] nobis ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] Magister Busso [illegible] [illegible]
[illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] sive libellum [illegible] [illegible] exhibuit et produxit. [illegible]
nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Nicolao [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] partes litteras
[illegible] [illegible] commissionis [illegible] nobis [illegible]
diffinitiva [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] partibus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao [illegible]
[illegible] [illegible]. In quo [illegible] [illegible] Magister Busso et
Petrus [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magister Busso
[illegible] pro libello [illegible] nobis oblato [illegible] Magister Petrus
~~[illegible] postulavit [illegible] libelli [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible] libellum~~. [illegible] Magister Petrus
~~[illegible] [illegible] Johannis Spigel [illegible] [illegible]~~

per dictum dominum ... Sulbelyn[?] dictas et

Cumque quidem libellum coram eodem magistro Petro Prunn ~~de~~ Johannes Spygel
ex nunc pereat ... ~~[illegible]~~ ... ad dictam et ~~[illegible]~~ sententiam
per ipsum fecerit novum addendo ~~[illegible]~~ [illegible]
sui reconvencionalis libellum et petitionem ... nec ... [illegible]
tute et ... ad lucem veniendam ... peremptorie ... ~~[illegible]~~
de ... et dictis magistris Bussone Sandermann et Petro
Johannes Spygel predictis coram eodem domino Nicolao Sulbelyngtone
iudiciali ... dicto magistro Petro non ... super
libellum reconvencionalem ... ~~[illegible]~~
... ~~[illegible] libelli~~ post cuiusquidem libelli oblacionem mox
... dicto magistro Busso coram eodem ... die ... et ...
addendo ... ad ... qui fecit ... assignari
... ad lucem ... peremptorie ... dicto ... Sulbelyn
... assignata ... in quo ... magistris Bussone
et Petro predictis ... coram domino Nicolao Sulb-
elyngtone iudicialiter ... libellis oblatis ...
... ~~[illegible]~~ ... alter in alterius ... Petrus
super conventionali et Busso super reconventionali ~~[illegible]~~
... narrationem ... narrationem et ... de ...
... affirmative ... pro ... narrationem et petitionem ... dictis
libellis ... et ... libellis ... [illegible]
... in ... cum ... et ... ~~[illegible]~~ ... et
... ad ... de ... in forma
... ad ... dominum Sulbelyngtone
... corporale ... ad
... et ... assignari ... dicto
domino Sulbelyngtone ... assignatum ad lucem ... peremptorie
... ~~[illegible]~~ ... de ... magistro Petro
... in forma ... dicto
... ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ... coram eodem domino Nicolao Sub-
delegato ... in ... et ...
et ... magistro ... Busso in ... ad ...
... super ... in ...
... ad
... ~~[illegible]~~ ... dicto domino N. Sulbelyngtone ad lucem
... peremptorie ... Item ...
et dictis predictis coram eodem domino Sulbelyngtone ... magistris
magistro Petro de Zalucheysch ... coram ...
... ~~[illegible]~~ ... magistro ...
... publice ...
... ~~[illegible]~~ ... Spygel ...
... ~~[illegible]~~ ... apud ...
... ~~[illegible]~~ ... alterum ...

de quo actum in papiro [illegible] suspendi [illegible] sigillo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quas
[illegible] [illegible] Magistri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] adhuc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Magistri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] appellantis [illegible] et [illegible] [illegible]
Anno [illegible] [illegible] [illegible] Johannes [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] coram [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magistri [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Magistri [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Magistri [illegible] procuratoris [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] capellanus (interlinear above: [illegible])

et alia producendi dominum Ja[illegible] de [illegible] constitutus Michaelis ~~[illegible]~~ [illegible]
Michaelis ~~[illegible]~~ [illegible] ex parte [illegible] compromissum
de domino Johanne Spigel admitti ad causam [illegible] [illegible]
[illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ ad ulteriora in eadem parte ad instantiam postulat
de [illegible] [illegible] dicte alterutrius partis [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] domini [illegible] Marlay in Sulczbach [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad hoc [illegible] [illegible] [illegible] interlocutorie
iudicavit constitutus dominus Michaelis ad [illegible] [illegible] [illegible]
admittendo [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et in
ipsa parte ad ulteriora de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ magistri
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] constitutus
dominus Wenczy [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Marl in Sulczbach ad [illegible] de
magistri Bussonis [illegible] copia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] assignatis [illegible] quo [illegible] constitutus [illegible] [illegible]
de domino Marlac [illegible] Sulczbach iudicialiter [illegible]
[illegible] magistri Busso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et
[illegible] de domino Wenczy [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] constitutus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de domino Wenczy
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] magistri Petri non [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] constitutus magistri Busso [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
postulavit [illegible] [illegible] [illegible] in Sulczbach [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Qua die admittendo constitutus magistri Busso [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Petri non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de Bussonis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Bussonis [illegible] [illegible] [illegible] ad hoc
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa causa [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] constitutus dominus Marlac [illegible] Sulczbach [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad instantiam [illegible] postulavit [illegible]

Marginalia (left): [illegible] 2; [illegible] Wenczy; [illegible]

In nomine domini amen. Coram nobis Nicolao Strosberg preposito et vicario in spiritualibus generali ac officiali sancte ecclesie Gneznensis causa [illegible] vertitur inter dominum Johannem plebanum de Marzanino principalem [illegible] [illegible] contra et adversus kmethones de [illegible] et super Antiquis missalibus [illegible] ecclesie [illegible] debere ad [illegible] per nos [illegible] postulavit [illegible] iustitia exigente decernimus ad [illegible] perpetuo competere.

Sententia diffinitiva super missalibus.

In nomine domini amen. Coram nobis Nicolao Strosberg etc. iudice ordinario ad instantiam discreti viri domini Johannis Radzicha plebani in Marzanino [illegible] super missalibus Antiquis et [illegible] providos viros Mathiam Sculteti Stanislaum Masschonis Johannem Petri Rzanza et ceteros omnes et singulos rusticos kmethones commorantes in Nesserlino [illegible] Gneznensis diocesis [illegible] ex tenore libri ad [illegible] perpetuo et competere [illegible] citationis coram nobis. In quo quidem termino comparens dominus Johannes [illegible] ~~[illegible] a nostro iudicio emanata [illegible]~~ ~~contra [illegible] Mathie Sculteti~~ [illegible] dominus Bogusslao [illegible] et [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] per commissionem [illegible] in [illegible] domini S. Archiepiscopi sancte ecclesie Gneznensis [illegible] commissarius iudicis prefatis [illegible] iudicialiter comparens contra Mathie Sculteti Stanislai Masschonis Johannis Petri Rzanza et ceterorum kmethonum et rusticorum in Nesserlino [illegible] satisfacere [illegible] petens [illegible] Mathia Sculteto etc. [illegible] reputari et in ipsorum contumaciam libellum [illegible]. Parte sua comparuit [illegible] ad instantiam [illegible] et citationem [illegible] Mathiam Sculteti etc. ad [illegible] libello et [illegible] super eo [illegible] reputare [illegible] contumaciter [illegible] dominus B. [illegible] petita [illegible] domini Johannis [illegible] ad [illegible] competere. [illegible] ad [illegible] ~~[illegible]~~ comparens dominus Johannes coram nobis iudicio prefato comparens [illegible] citatione a nostro iudicio emanata et debite executa [illegible] propter [illegible] Mathie Sculteti et rusticorum de Nesserlino [illegible] pro libello [illegible] contumaciam [illegible] petens [illegible] per nos pronunciari contumaces et in ipsorum contumaciam [illegible] quos ~~reputavimus~~ iustitia exigente contumaces reputavimus et [illegible] decernimus [illegible]. Nos et [illegible] iudicio [illegible] Johannis [illegible] in [illegible] Mathie Sculteti Stanislai Masschonis Johannis Petri Rzanza [illegible] Mathie et [illegible] rusticorum ceterorum kmethonum [illegible] commorantium in Nesserlino [illegible] apud [illegible] ~~et sub plena fide~~ sufficienter [illegible] contumacia [illegible] Sculteti et kmethonum etc.

[illegible] (left margin note, partly cut off)

nomine procuratoris justicie obtulit parti adverse. Tunc Johannes de Chlamdblio
dictorum Walteri et Rusticorum de Nossolko procurator in libro alio primo
termino assignato coram nobis personaliter comparens petiit sibi copiam
dicti libelli per partem eiusdem domini Johannis oblati decerni et terminum ad dicendum
vel contradicendum assignari. Qua copia per nos prefato Johanni
procuratori petenti decreta terminoque per nos ad dicendum ad diem certum dicendi
contradicendum assignato. In quo quidem termino ~~domino Johanne Radzicha~~
~~principali et Johanne de Chlamdblio dictorum Walteri et Rusticorum procuratore~~
prefato domino B. in loco ~~iudiciali sedente~~ judicio personaliter
sedente et dicto domino Johanne principali et Johanne procuratore dictorum
Rusticorum coram eo comparentibus idem dominus Johannes principalis petiit ~~dicto pro~~ et ...
~~libello iudicialiter et dicto domino Boguslao in loco~~ personaliter
principalis ... contra ... per adversarium libelli non videtur
nec sub termino peremptorie ... petiit ... per adversarium ad ar
~~ad dicendum contra libellum~~ contra ... respondere et ... ad dicendum
dicto libello ... quibus ... contra ... dicto B. in loco
~~terminum~~ peremptorie terminum ad dicendum certum die contradicendum ad dicendum
dicto libello assignavit et prefixit. Quo quidem termino adveniente ~~...~~
~~...~~ Comparentibus ... de ...
dicto domino Johanne Radzicha principali et Petro de Zaurchost
substituto prefati Johannis de Chlamdblio principalis dictorum Walteri
~~Walteri~~ et Rusticorum de Nossolko ... de quorum ...
... et Petri substituti ... apud acta presentis
cause ... plena fides coram dicto domino
B. in loco iudicio personaliter comparentibus prefatus Magister Petrus
dictorum Rusticorum procurator substitutus libellum ~~...~~ ...
... ad jurisdictionem ~~...~~ obtulit et produxit et tunc
Magister B. ~~...~~ dictum Johannem personaliter ~~...~~ ... Petrus Rusticorum
prefatorum procurator ... petiit dari coram ... et
... et coram ... assignari ... libelli
... et ... libelli ... libelli ... ut prefertur oblati
... copiis eiusdem libelli prefate partibus ad ..., alterius libelli
ac ... ad libellum ... et ... de ...
... coram ... termino et ... prefixit
Quo termino adveniente prefatus Magister ~~...~~ B. Johannes personaliter
et Petrus ~~...~~ Walteri et Rusticorum de Nossolko procurator prefatorum principalium
coram ~~...~~ iudicialiter personaliter ... et ... ~~...~~
... quibus coram ... negativa ad alterum libellum ... ...
... assignavit ... petiit ... dicto ... termino ...
... ad ... dicto domino ~~...~~ B. in loco ... de ...
... et ... in ... causa ...
... ad ... a ... petiit ...

t dicto domino B. in loco

~~...~~

[illegible] et [illegible] ad [illegible] et [illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] dominum Johannem [illegible] pro [illegible]
[illegible] et [illegible] alibi [illegible]
[illegible] admitti [illegible]
[illegible] magistri Petri [illegible]
[illegible] et [illegible] assignari postulavit
[illegible] Petri [illegible] magistri [illegible]
[illegible] assignavit. In quo et aliis [illegible]
[illegible] Petrus [illegible] magistri [illegible] Johannis [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] Petri [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] Petri [illegible] ad [illegible]
et [illegible] assignari [illegible]
[illegible] Petri [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] magistri Petri [illegible]
[illegible] magistri [illegible]
[illegible] dominum Johannem [illegible] et [illegible]
[illegible] magistri [illegible]
[illegible] admitti
[illegible] assignari postulavit [illegible]
[illegible]
[illegible] admitti [illegible]
[illegible] Petri [illegible]
[illegible] In quo et aliis [illegible]
[illegible] assignavit [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] magistri [illegible] Johannis [illegible] Petri
[illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] assignavit [illegible]

+ [illegible] postulavit

dominus Thomas Adderbury contra Adburia tota die supradictum peremptorie
pro[ut] ... assignandum causam quare dictum Adderbury
~~[illegible]~~ admitti non debeat ... procuratoris ... magistris
[illegible] Johanne [illegible] et Petro Soulan et Ricardo procuratoribus ...
partibus ~~[illegible]~~ comparentibus ... magister [illegible] ... in dicta
parte ... dicto magistro Petro [illegible] presente ... ~~[illegible]~~
Thomas Adderbury causa et [illegible] ... [illegible] et
[illegible] ... ~~ad~~ ... causam ... in dicta
magistro ... dictus dies ... [illegible] ... Thomas
[illegible] ... et ... ipso Adderbury ... et
dicta partibus ~~[illegible]~~ dicto die ... in judicio comparentibus
... magistris Petro ~~[illegible]~~ Soulan et Ricardo ...
... [illegible] ... et [illegible] ...
magistro ... dicto Johanne ... et
Thomas Adderbury ... [illegible] ... ~~[illegible]~~
... dicto ... Thomas Adderbury ~~ad~~ ...
Adburia ... die ... magistro ... Petro
assignavit causam quare dictum Adderbury ... partibus
... dicto die ... in judicio ... comparentibus
... magistro ... Petro Soulan
... Petro ... [illegible] ... et ... apud
et Ricardum ... [illegible] ... et ...
... et ... [illegible] ... et [illegible] ...
... et ... [illegible] ... petentem
in dicta parte ... et ... [illegible] ... ipsius
... et ... Petrum ~~[illegible]~~ ... dicto ... [illegible] ...
... et ... [illegible] ...
... Adderbury et ... in dicta parte ...
... die et ... [illegible] ...
partibus ... die et ... et
~~[illegible]~~ magistro ... Johanne ... et Petro Soulan et
Ricardo ... partibus ... Adburia ...
... et ... [illegible] ...
... et ... [illegible] ... et ... [illegible]

In nomine domini amen. ~~[illegible]~~ [presidentium] Nos Nicolaus Strosberg
prepositus et vicarius in spiritualibus generalis ac officialis etc. Ecclesie Wratislaviensis
Ad instanciam ~~[illegible]~~ discreti viri Thome ~~[illegible]~~ de Stolcz [clerici] Wratislaviensis
diocesis etc. Et super verberum illatarum sanguinolentarum ac
percussionum iniuriosarum et causa earundem ~~[illegible]~~ virum
Henricum .. Espidam de Welsin dicte diocesis per viam [edicti]
edicti tenoris Citacione litterarum ad hunc diem peremptorie
tum et repetitum terminum coram nobis [illegible] citatum
In quo quidem ~~[illegible]~~ termino prefatus Thomas clericus ob
late Citationis huiusmodi a nobis auditoris emanate et termini
expectati [illegible] contumacia dicti Henrici Espidam de
Welsin dicto termino non comparentis volentes quia taxa
iuniore [illegible] marcarum excessit ad offerendum
libellum in scriptis eidem tamen ad hunc diem [peremptorie] ~~[illegible]~~ duximus
statuendum. Qua quidem die adveniente Circumspectus
vir magister Petrus de Rytschwalde Advocatus et
Consistorii nostri Wratislaviensis pro parte prefati Thome clerici
de cuius procuratorio mandato nobis apud acta cause
huiusmodi legitime est facta plena fides dictum libellum
seu peticionem summariam ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ suo satisfaciendo termino produxit ~~[illegible]~~
~~[illegible] continuatam~~ Cuius libelli tenor et series talis [illegible] quod [oblato]
~~[illegible]~~ Demum alio termino tunc ~~adveniente~~ prefatus magister [illegible] coram nobis pro
Rytschwalde pro parte dicti Thome clerici de Stolcz contumaciam [illegible] partis comp
parte dicti Henrici super libello [huiusmodi] petiit respondendum [illegible]
et incontinenti coram iudicio durante Circumspectus et
discretus vir magister Petrus de Zalbuchowsky Advocatus
Consistorii nostri Wratislaviensis predicti pro parte et nomine procuratorio
prefati Henrici Espidam de Welsin de cuius quidem procuratorio
mandato nobis apud acta cause predictorum est facta plena
fides libello predicto negando narrata prout in eodem narrabantur

[illegible]

Left margin:
quod tunc sufficienti
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] erat [illegible]
[illegible] in [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] assignato
peremptorie eidem [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] erat

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Right margin:
[illegible]

[illegible] observacione
[illegible]

fore vera et dicendo petita fieri non debere animo lite
contestandi verbo respondit et Juramentum de calumpnia
vitanda et veritate dicenda in huiusmodi causa ad eorum
mandatum tactis sacrosanctis scripturis utrimque prestiterunt
corporale. Tum Magister Busskone procurator
dicti Thome clerici pro nobis sibi terminum ad ponendum et
articulandum assignari petente, quem terminum
ad unum cum terminis peremptoriis et concludentem, ipsa petita duximus statuendum
statuimus. Quo quidem termino adveniente tunc
honorabilis vir dominus Bagusslaus Vitcuscone et Altaristas
Gneznensis cum super hoc speciali vices nostras nobis
tunc absentibus et Civitate Gneznensi existentibus et certis
nos tunc urgentibus absentatibus loco nostri vigore commissionis
et mandati a Reverendissimo in Christo patre et domino nostro
domino N. de Sancta Ecclesia Gneznensis Archiepiscopo nobis in huiusmodi
causa iudicis traditi commisimus pro tribunali sedente
coram eo prefatis Magistro Busskone Thome clerico de
Staleg et Petro Henrici Stranck ... de ...
principalem procuratoris comparentibus prefatus
B. certas posiciones et articulos produxit petens easdem
partem adversam in quantum posiciones esse admitti et
in quantum articuli forent ipsis responderi partem adversam.
Quod audiens vero prefatus Magister Petrus petiit copiam
dictarum posicionum et articulorum sibi decerni et terminum ad
dicendum contra prefixit assignari qui terminum ipse Magister pro
ad unum cum terminis peremptoriis et competentem ~~dominus Bagus~~
slaus copia decreta statuit et prefixit. Quo quidem termino
adveniente coram prefato domino Bagusslao Vitcuscone et
Altarista Gneznensi vices loco nostro Judicio presidente prefatis
Magistro Busskone Thome clerico et Petro Henrici procuratoribus
partibus predictis comparentibus prefatus B. se et eius partem suos
posiciones et articulos ad probandum admitti et partem adversam prout
ad respondendum eisdem compelli postulavit. Ipse vero dominus
Bagusslaus locumtenens ipsa petita dicti B. posiciones et articulos
parte dicti Thome clerici oblatis ipsis per penitus per prefatum
Magistrum Petrum responsis ad probandum admisit ad unum cum terminis

[Margin notes:] ... matrimonii; prefatus dominus B. locumtenens; ... ipsis responsis ...; ... pro ... faciens ...

peremptorium et terminum prout erat de iure admittendi
In quo quidem et aliis sequentibus terminis per dominum Bogu-
slaum assignatis ad nullius testibus super articulis quorum
articulis negatis per partem dicti Magistri B. inductis ipsis
per rite examinatis ~~attestacionibus~~ que de iure de eo contra · et responsionibus
personas et dicta eorum subsequentibus attestacionibus per testium
prefatis Magistris Busskone et Petro procuratoribus
predictis petentibus solempniter per nos, nobis de tunc
ad dictam Civitatem Gneznensem recessis pro tribunali sedebat
Tandem in uno alio termino tunc coram nobis ad dictam
Civitatem Gneznensem de mandato feliciter reversis in iudicio
pro tribunali sedentibus dictis Magistris Busskone et Petro
procuratoribus procuratoriis nominibus comparentibus, prefatus B. atte-
stacionem testium per partem suam inductorum petiit publicari et
aperiri. Quodquidem Magister Petrus petiit sibi copiam decerni et
terminum ad dicendum contra assignari petente. Nos vero iuxta
petita eorundem procuratorum attestaciones publicantes copiam decreta
earundem attestacionum terminum ad dicendum contra ad unum certum
terminum peremptorium et competentem duximus statuendum. Quoquidem
termino adveniente coram nobis ad premissa pro tribunali sedentibus
predictis Magistris Busskone et Petro procuratoribus procuratoriis
comparentibus prefatus Magister Petrus et Thomas contra testes
et dicta eorum et ~~contra produxit producit Quodquidem vero~~
~~eodem iudicio adhuc durante prefatis Magistris B.~~
Magistris et inscriptum eodem adhuc iudicio durante
~~prefati per Magistrum Busskonem Thomam Elie et Petrus~~
~~[illegible] producta [illegible] prout producatur [illegible]~~
~~[illegible] in causa predicta concludentes~~ ad instanciam
eorundem ipsis in causa huiusmodi concludi petierunt. Nos
itaque iuxta ipsorum procuratorum petita cum ipsis et eorum quolibet
concludimus et habuimus hic pro conclusis diem et horam infrascriptis
duximus ad dictos procuratores ad videndum et audiendum per nos senten-
ciam nostram in causa predicta diffinitivam assignandam. Quibus itaque
die et hora advenientibus comparentibus coram nobis pro tribunali
sedentibus dictis Magistris Busskone Thome Elie et Petro

[Left margin, beside line 6:] et contestacione

[Left margin, beside lines 23–34:] et [illegible] et allegacionibus in [illegible] eodem [illegible] tam [illegible] Petrus [illegible] B. Magistro [illegible] procuratoribus [illegible] eodem durante iudicio [illegible] [illegible]

Henrici Stronal procuratoris predicti peremptorie et finaliter coram
nobis in parte eadem diffinitiuam sentenciam audiendum [quos] fieri peterent. Nos
vero visis et diligenter inspectis singulis et singulis iuribus
instrumentis scripturis et munimentis ac attestacionibus testium
et aliis in causa eadem coram nobis gestis et habitis apud acta
parte necessariis et equo libramine iusticie discussis delibe-
racione nobiscum prehabita diligenti ad nostram diffinitiuam in ea
parte ferendam sentenciam Christi nomine invocato processimus ac per parte
peticiones predictas in scriptis tulimus et promulgavimus
ac ferimus et promulgamus ac sequitur in hunc modum
Christi nomine invocato etc. Subsequenter vero die
et hora insimul assignatis prefatus magister [illegible] procurator
dicti J. coram nobis in iudicio personaliter constitutus
expensas a parte sua in causa huiusmodi factas per nos
parte prefato magistro Petro procuratori dicti Henrici
cum instancia debita petijt taxari. Nos vero
recepto primum a dicto Thoma [illegible] personali tactis
sacrosanctis scripturis corporali iuramento quod in causa predicta
et lite huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
habuisse et fecisse expensas predictas prefato magistro Petro
parte [illegible] moderacione [illegible] [illegible] potuimus ad
tres marcas taxavimus et taxamus premissis. In quorum
omnium testimonium presentes diffinitiue sentencie et taxacionis
expensarum nostras litteras seu presens publicum instrumentum predictas
nostras sentenciam diffinitiuam et taxacionem expensarum huiusmodi
in se continentes per Symonem Martini de [illegible] notarium
publicum causarum coram nobis [illegible] scribam nostrum instrumentum
subscribi et publicari mandavimus et nostri officii sigilli
appensione iussimus communiri. Lecta lata et in scriptis pronunciata
est huiusmodi nostra sentencia diffinitiua [illegible] N. Strisch [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] ac officii [illegible] die [illegible] et
[illegible] mensis Marcij presentibus [illegible] viris magistro N. Baka
Petro [illegible] et Bartholomeo [illegible] causarum constitutis [illegible]
[illegible] Expense vero taxate die [illegible] [illegible] [illegible] mensis
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] Anno domini M° cccc° primo
Indictione nona pontificatus [illegible] Anno duodecimo hora [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] presentibus nobilibus et discretis viris domino [illegible]
de [illegible] et [illegible] de [illegible] [illegible] ac Petro [illegible]
[illegible] substituto [illegible] [illegible] [illegible] testibus ad premissa.

Ita invenimus in actis meis, quibus nichil addidi [illegible] in ipsis [illegible] in libro vel [illegible] et nec plus apponam.

[illegible] Bystorius contra Martinum in actis [illegible] super ecclesia [illegible]

In Christi nomine amen. Nos Nicolaus Strzeszkowicz(?) thezaurarius [illegible] et Nicolaus [illegible] in spiritualibus vicarius [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] nobis [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] et [illegible] anno [illegible] domino Boguslao [illegible] et [illegible] Gneznensis [illegible] capituli ecclesie Gneznensis [illegible] memorie domini [illegible] pastorali [illegible] causas [illegible] ordinarias et alias [illegible] ad nos [illegible] iure vel consuetudine [illegible] audiendas et terminandas [illegible] iustitia [illegible] dominus Martinus [illegible] parrochialis ecclesie in [illegible] Gneznensis diocesis [illegible] contra [illegible] Magistrum Bustonem [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] Magistrum Bustonem [illegible] Nicolai Strzeszkowicz(?) [illegible] in spiritualibus [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] dictus Magister Busto [illegible] Gneznensis [illegible] dominus Nicolaus Strzeszkowicz(?) [illegible] dominus Martinus [illegible] Magister Bustonus [illegible] Magistrum Busso [illegible] dominum Martinum [illegible] domini Nicolai Strzeszkowicz(?) [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible] Magister Busto [illegible] Nicolai [illegible] domino Boguslao [illegible] domino Boguslao [illegible] Gneznensis [illegible]

[illegible]

[illegible] dominus Nicolaus de Strzeszkowicz(?) [illegible]

bus diligenter inspectis productis processibus partium dominorum Martini et Alpholini [illegible] reconvencionis
[illegible] Buszkow productis et super dictis testium productorum [illegible] collacione diligenti
prehabita ... Martinum ... Buszkone [illegible] processibus decem sexagenarum grossorum
[illegible] ... Tandem [illegible] quemquidem Mathiam
Buszkow mox et incontinenti [illegible] ad [illegible] apostolicam appellavit et deinde ... audiencia ... [illegible] summarie ... solutionis sexagenarum grossorum [illegible]
dominus Alpholini partis adverse [illegible] certam [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] productis sexagenarum [illegible] apud [illegible] in [illegible]
deponendo [illegible] quod [illegible] solucionis [illegible] audiencie ... dictus
dominus Leonardus ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ et [illegible] sexagenarum grossorum [illegible]
absolvit et [illegible] solucione [illegible] Martini Buszkonem [illegible]
[illegible] super dictis [illegible] grossorum [illegible] dominus Martinus [illegible]
ad [illegible] dominum [illegible] ... [illegible] ~~[illegible]~~ Mathias Buszkow dominus
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] in iudicium [illegible]
dominus Wenceslaus [illegible] quod [illegible] solucionem dictarum sexagenarum grossorum [illegible]
[illegible] impendisset et [illegible] ipse Martinus [illegible]
[illegible] Buszkonem [illegible]
[illegible] duplicem solucionem [illegible] Martinum [illegible] sexagenarum [illegible]
[illegible] dominus Martinus [illegible] audiencie [illegible]
[illegible] et dominus [illegible] dominum [illegible] audiencie [illegible]
[illegible] audiencia [illegible] In quo termino dictis [illegible] coram nobis
[illegible] dominus [illegible] iudicialiter [illegible] dominus Mathias Buszkow
[illegible] dominus Martinus [illegible]
nos [illegible] Buszkonem [illegible] absolutum [illegible]
[illegible] In quo termino [illegible] Mathias Buszkow [illegible]
[illegible] sexagenarum grossorum [illegible] iudicialiter
[illegible] quemquidem [illegible] dominus Martinus [illegible] forma publica
[illegible] quemquidem [illegible] absolvendum
[illegible] Mathias Buszkow [illegible] et [illegible] et compositione
[illegible] dominus Martinus [illegible]
[illegible] Mathias Buszkow [illegible] nobis [illegible]
[illegible] dominus Martinus [illegible]
[illegible] debere [illegible]
ad Buszkow [illegible] ~~[illegible]~~ iuramento dominus Martinus [illegible]
Buszkonem [illegible] ad iuramentum [illegible] iuramentum
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] Mathias Buszkow [illegible]
[illegible] iuramentum et [illegible] dictus Martinus iuravit [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ quod decem solucionum sexagenarum grossorum [illegible]
[illegible] a Buszkone [illegible]
[illegible] pronunciavit [illegible]
[illegible] publicum [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] publicari [illegible] sigilli [illegible] appensi
[illegible] Acta [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] Anno [illegible]
[illegible] mensis Julii [illegible]
[illegible] Martino
[illegible] et [illegible]
[illegible]

III ... [illegible] ... Buszkow ... [illegible] ...

[illegible]

Nos Przechna Abbatissa, Cristina antiqua alias Abbatissa, Katherina de Zaynowo claviger[a], Katherina Narzeslai, totusque conventus monasterii Sanctimonialium in Civitate Gnezna ordinis sancte Clare, tenore presencium ad universorum quorum expedit noticiam deducimus manifeste, quod providus ac honestus vir [illegible] civis de Juniwladislavia, nobis et toti conventui nostro [illegible] ~~[illegible]~~ domini [illegible] Katherinam suam filiam ~~[illegible]~~ [illegible] et in professione ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] pro [illegible] marcas [illegible] grossorum [illegible] polonicalis [illegible] in marcam [illegible] [illegible] et totus conventus [illegible] donavit et assignavit [illegible] nos vero [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] nobis et nostro conventui [illegible] imperpetuum [illegible] ac [illegible] Katherine [illegible] [illegible] duas marcas grossorum de ~~[illegible]~~ [illegible] Katherine [illegible] polonicalium ad festum sancti Martini annis singulis [illegible] ad [illegible] nos et Abbatisse [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] nostri conventus sigilli presentibus sunt appensa. Datum [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Abbatisse, Katherine de [illegible] Narzeslai ~~de Zaynowo~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Barbare [illegible] [illegible] totus [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ut [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] matrimonium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] matrimonium ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] matrimonium [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] de [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sub Anno domini Millesimo CCCC° quarto die Sabbato in vigilia Pasche in Capella ... generales clericorum ordines celebrati

Subdiaconi

Bartholomeus Swanthoslai de Pyzr... Ad presentacionem honorabilis domini Dobeslai canonici ... et Castellani ...

Dominus Nicolaus Archidiaconus ... ad titulum sui Archidiaconatus

Bogusslaus Andree de ... Ad presentacionem nobilis Stephani de ... dapiferi Poznaniensis

Martinus Johannis de ... Ad presentacionem nobilis Alberti de ... Castellani ...

Clemens ... de ... ad presentacionem nobilium ... et Johannis fratrum ... de ...

Petrus Jacobi de ... ad presentacionem nobilis Alberti de ... Castellani ...

Frater Johannes de ... ordinis fratrum ...

Nicolaus ... vicarius ecclesie ...

Petrus ... de ... canonicus ...

[illegible]

Iustum sentencie diffinitive Nicolai [illegible] super quibusdam peticionibus testamentalis legati in forma [illegible]

In nomine domini Amen. Cum pridem coram nobis Nicolao Strzeszowski [illegible] et officiali [illegible] Brzesten. [illegible] [illegible] domini Petrum in [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] Brzesten. [illegible] [illegible] ordinum Wladislaviensis [illegible] [illegible] et [illegible] Iaroslaum [illegible] et [illegible] castellanum Brzesten. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et monasterii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri [illegible] Nathan [illegible] in [illegible] [illegible] testamenti legati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] adhuc in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Comparentes [illegible] magistro Petro de [illegible] et [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et advocatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis est [illegible] [illegible] [illegible] plena fide [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magister Petrus libellum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libellato [illegible] magistro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini Bogustai [illegible] et [illegible] Brzesten. nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et magistro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro et [illegible] [illegible] [illegible] iudicialiter [illegible] [illegible] magister [illegible] ad libellum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Petro [illegible] in suo libello affirmavit et petivit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] Bogustai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Petrus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Petrus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Petrus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] articulos [illegible] [illegible] in [illegible] Petrus [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] admitti. [illegible] [illegible] magister [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] instrumentis [illegible] assignari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistro Petro [illegible] [illegible] et [illegible] Iaroslaum [illegible] [illegible] domini Bogustai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magister Petri [illegible] [illegible] [illegible] admitti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] articulos [illegible] [illegible] [illegible] magistrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] admitti [illegible] [illegible] [illegible] admittendos

actum ibi condictum in quoquid et aliis personis duos partes assignat[illegible]
coram nobis [illegible] plurimorum productis parte duorum duorum plurimorum
et fratrum ~~[illegible]~~ [illegible] ipsorum per nos recepti et examinatis [illegible]
pro parte [illegible] Janiss [illegible] testium [illegible] substantiam [illegible]
[illegible] magistro Petro plurimorum
et fratrum et Bussone Janiss [illegible] ~~[illegible]~~ publicat[illegible] [illegible]
[illegible] publicatione [illegible] admissione [illegible] magistrum ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ et partes duorum [illegible] concludendum conclusimus et habuimus
pro conclusis [illegible] ad videndum et audiendum [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ac audi[illegible]
per nos ferri in [illegible] diffinitivam [illegible] certis [illegible] die
et hora [illegible] magistro Petro duorum plurimorum et fratrum et
Bussone Janiss [illegible] [illegible] coram nobis plurimorum [illegible] [illegible]
et [illegible] in [illegible] diffinitivam ~~[illegible]~~ ferri et [illegible] [illegible]
nos [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] deliberatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
diffinitivam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ac
[illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] ut [illegible] in hac [illegible]

Xpi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die et hora [illegible]
magistro Petro coram nobis [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
magistro Bussone [illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] [illegible] ab [illegible]
magistro Petro ad [illegible] die [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] magistro Bussone [illegible] [illegible] in [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
in quorum [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] diffinitiva et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nos
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible] [illegible] coram nobis [illegible]
[illegible] [illegible] et publicari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diffinitiva
[illegible] per nos [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] die [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Margin (left): [illegible] publicis et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Margin (left): [illegible] ad [illegible]

Forma citationis ob non responsionem in[?] libelli partium in causa appellationis

Nicolaus etc. Circumspectis viris ebdomadariis kathedralis
et ad sanctum Florianum collegiate Cracoviensis necnon recto-
ribus ad beatam Mariam virginem ad omnes sanctos ad
sanctum Stephanum in Cracovia in Bandez in Myslenicze
in Slawcowo et in Ilkus dioc. Cracov. prochialium
ecclesiarum ceterisque presentibus requisitis salutem in domino et
presentibus fidem indubiam adhibere. Nuper recepto instru-
mento appellationis ad sedem metropolitanam Gneznensem pro parte discreti
viri Mathie Symonis de Barkowicz clerici dicte Cracov.
dioc. a certo gravamine ut dicebatur sibi per venerabilem virum
dominum Nicolaum decretorum doctorem cancellarium et officialem Cracov.
illato replicationes per ipsum oblatas contra exceptiones
per Johannem Chechel advocatum de Bandez eiusdem
dioc. Cracov. lite contestata de re transacta porrectas
in causa quam movebat eidem Johanni Chechel advocato
coram eodem domino officiali Cracov. tamquam iudice ordinario de et
super quibusdam iniuriis verbalibus et realibus percussionibus
trucidationibus captivationibus cathenationibus iniuriis
et passionibus diversis in personam ipsius Mathie clerici commissis
repellendo et admissis huiusmodi exceptionibus quodam decreto
dicto confirmando ac ipsum Johannem ab instancia iudicii
et absolvere expensarum expensis absolvendo ferendo
prefatum Johannem Chechel et alios sua interesse putantes
ad instanciam dicti Mathie clerici per certas nostras literas certis ad hoc
executoribus deputatis ad dicendum contra dictam appellationem
et impugnandum eandem necnon ad videndum ea omnibus actis
munimentis et iuribus ad ipsam causam facientibus
et quibus in causa dicti vellent coram nobis termino certo
competenti ad unam certam diem sed[?] dicta die advenienti com-
parentis viri magistri Petri de Zalwchost advocati consistorii
nostri et dicti Mathie procuratoris de cuius procuratorio mandato
nobis legitime constabat coram nobis in iudicio comparentis
accusata dicti Johannis Chechel vigore [?] auctoritatis dicte
nostre citationis per unum de dictis executoribus ad hoc
deputatis apprehensi personaliter et citati prout [?] de
huiusmodi presentatione sigilli eiusdem executoris sub[?] nobis

[Margin note, left: "Mathie clerici"]

[Margin note, right: et dicta notata in
ipsa citatione conti-
netur de alia manu
sive citatione huiusmodi
omnino dissimilia]

Item testes publicati admissis testes [...] in [...] [...] dicit [...]

fides lcuna et aliorum sua interesse putantium non comparentium contumacia / decreti citacionis originalis nostri officii et eciam executoris sigillis appensis sigillata et executa necnon libellum seu peticionem summariam pro parte sua in scriptis obtulit et produxit, dictos Johannem Chethel omnesque alios sua interesse putantes quos ad actum huiusmodi contumaces reputari / et in eorum contumaciam per nos decerni citacionem ad dicendum et opponendum quicquid dicere et opponere vellet verbo vel in scriptis contra nonulla pro parte ipsius Mathie coram nobis in ipsa causa producta necnon ad audiendum et videndum causam huiusmodi per nos pronunciari fore et esse ad nostrum iudicium devolutam ac citari in eadem vel ad dicendum causam quare devoluta pronunciari et citari non debet / nostris consuetis ut moris est legendam in ecclesia kathedrali Ameriensi ac demum affigendam in hostio eiusdem ad instar publicorum edictorum. / Nos vero dictos in contumacibus reputatis contumacibus prout merito erant et sufficienter expectatis, decretam citacionem fiendam decrevimus ad vim eandem die nostro petita dicti magistri Petri procuratoris / quo adveniente prefatus magister Petrus procurator prefati Mathie comparens coram nobis decretam citacionem executam prout per nos ut permittitur erat decreta in ecclesia Ameriensi lectam / et in hostio eiusdem affixam nostro officii et eciam executoris sigillis impressis sigillatis nostris consuetis prefati consistorii nostri et dictarum Ameriensis in iudicio coram nobis exhibuit accusata contumacia dicti Johannis Chethel et aliorum sua interesse putantium non comparentium nec contra huiusmodi producta aliquid dicere et opponere nec procurantium causam pronunciari per nos ad nostrum iudicium devolutam audire et videre curantium petens eos quos ad actum huiusmodi contumaces reputari ~~et decerni~~ ~~contumaciam~~ necnon citari predictos Johannem et alios sua interesse putantes more nostri consistorii ut prefertur in ecclesia Ameriensi predicta ac in hostio huiusmodi citacionis affigenda ad videndum litis alias per ipsum oblatis necnon lite contestata ac iuramento de calumpnia imposito eadem ad vim

ita dicentes. Nos vero reputatis dominis Johanne Chechel
et aliis sua interesse putantibus contumacibus, quo ad
actum huiusmodi et ipsis expectatis sufficienter visis
dicta appellatione et aliis productis pro parte dicti Mathie
et visa ipsius maxime contumacia in contumaciam predictorum nec ea
prima dictam citationem pronunciavimus fore et esse devo-
lutam ad judicium nostrum per appellationem antedictam et
in ea tractandum [seu decidendum] decrevimus citationem prout petita
fuerat per dominum magistrum Petrum procuratorem dicti Mathie
ad certum terminum competentem [assignatum], quo adveniente prefatus magister
Petrus procurator in judicio coram nobis comparens citationem
contra predictorum Johannis et aliorum sua interesse putantium
necnon libello suo videlicet necnon lite contestata necnon de calumpnia
jurare in ea parte citationem in eorum contumaciam predictam
~~citacionem~~ more consistorii nostri et diocesis Wratislaviensis nostri
officialis et aliis executoribus ad hoc deputatis sigillis
sigillatam, atque in ecclesia Wratislaviensi lectam et in hostio
eiusdem affixam obtulit et [produxit] ~~exhibuit~~ petens eosdem
Johannem et alios sua interesse putantes quo ad omnes premissos actus huiusmodi
~~actum huiusmodi~~ contumaces reputari et in eorum contumaciam
sibi unam aliam citationem competentem ad concernendam ma-
teriam eorundem adhiberi quia in predictis tribus citationibus
unius plenius est expressum faciendum per nos decerni.
quibus reputatis contumacibus prefatam citationem nostram [et]
petitam prefati magistri Petri procuratoris decrevimus fiendam
et legendam ac in hostiis supradictis ecclesiarum affigendam
ad unum certum terminum competentem, quo adveniente prefatus
magister Petrus procurator prefati Mathie comparens in judicio
coram nobis per tenorem predictarum citationis litterarum
competentem per nos ut prefertur decretam ad judicium accusavit
contra predictorum Johannis et aliorum sua interesse putantium
qui suam appellationem et alia producta in causa dicte necnon
causam ad nostrum judicium fore devolutam pronunciavimus
ac dictis necnon libello suo videlicet litteris contestatis et [iuramento]
de calumpnia jurare tenentur in ea parte more nostri
consistorii et ecclesie Wratislaviensis et nostri officialis et aliis executoribus.

[illegible]

sigill(is) sigillatas et in ecclesia Wracz lectas ac in
hostiis eiusdem ecclesie affixas exhibuit petens
predictum Johannem et alios sua interesse putantes
contradictores reputari et in eorum contumaciam eosdem
excommunicari ac litteras excommunicationis sibi et predictis dominis
super facultatibus opportunas Nos vero predictis Johanne
et aliis omnibus et singulis sua interesse putantibus
contradictoribus reputatis attendentes predicti magistri Petri
procuratoris peticionem fore consonam iuri et eundem predictum in dei [illegible]
Johannem sedem (?) [illegible] eius contumacia exigente in scriptis
excommunicamus et presentibus excommunicamus ~~[illegible]~~ in hiis s[criptis]
~~[illegible]~~ Quare vobis et cuilibet vestrum in virtute
sancte obediencie et sub excommunicationis pena quam in vos trina
canonica monitione premissa in hiis scriptis ferimus nisi fe
ceritis quod mandamus districte precipientes quatenus prefatum
Johannem sic excommunicatum in vestris et aliis locis et ecclesiis
singulis ~~diebus~~ dominicis et festis diebus pulsatis campanis ~~accensis~~ et extinctis candelis et cetera
publice ~~[illegible]~~ tamdiu donec dicto libello paruerit et
a nobis aliud habueritis in mandatis. In quorum p(resen)c(ia)

Iussum interlocutorie ad remissionem ad priorem iudicem in causa Appellationis

N. Gorzicensis [illegible] can. et officialis Ecclesie Cathedralis Gneznensis

honorabili viro domino Bartholomeo Lubrancz canonico Ecclesie Cathedralis Poznaniensis

Iudici commissario constituto in presenti causa domini N. epi Poznaniensis

ordinario cause et partibus infrascriptis deputato salutem in domino

cum sinceritate [illegible] parti ad hec comparentibus noticiam [illegible] in causa que coram nobis

inter honorabiles viros dominos [illegible] Iohannem Lubrancz can. Poznaniensem et Nicolaum ...

actorem ab una et N. Stroszky presbyterum Gneznensem [illegible] beneficiarium

ville Gozdowo [illegible] et super decima campestri [illegible] ac [illegible] et post

[illegible] eius ville [illegible] Poznaniensis dioc. reum [illegible] actorem [illegible]

partibus [illegible] comparentibus coram nobis appellationis parte dicti domini

N. presbyteri ab interlocutoria vestra per vos [illegible] lata ad sedem

metropolitanam [illegible] interposita nobis [illegible] et per nos recepta [illegible]

[illegible] admissa [illegible] iudicis [illegible] citatoque

eiusdem appellantis vigore contra dictum dominum Io. admissione [illegible] domini N.

presbyteri [illegible] et [illegible] nobis [illegible] in dicta causa [illegible]

presbyteri adulterina [illegible] articulis dicte appellationis [illegible] sunt

[illegible] et [illegible] per et [illegible] in dicta [illegible]

[illegible] et [illegible] indicarunt processu coram nobis

habito ad actum et terminum [illegible] vobis [illegible]

tandem nos visis et diligenter inspectis [illegible]

[illegible] et [illegible] coram nobis [illegible] coram nobis

[illegible] et [illegible] matura deliberatione [illegible] et discussis

[illegible] et [illegible] et [illegible]

ad vestram interlocutoriam [illegible] super [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] partibus

et [illegible] [illegible] in [illegible]

[illegible] [illegible] omnia et singula ad [illegible]

notarii [illegible] et [illegible] in cuius rei testimonium

[illegible] et notificationis [illegible] scribi et

[illegible] sigilli [illegible] communiri fecimus

et [illegible] est hec nostra interlocutoria [illegible] per nos N. officialem

die [illegible] Anno [illegible] hora [illegible] partibus [illegible]

Declaro apparatus per magistrum Bartholomeum [illegible] [illegible]

facienda et perducenda

Primo pro arch[illegible] pro prim[illegible] [illegible] folijs quod [illegible] sua tota [illegible] [illegible]

prim[illegible] stat[illegible]

Item primo bina [illegible]

Item duos [illegible] in spacio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apparatus [illegible]

Item promissionem [illegible] notarium [illegible]

Cum coram nobis ... Strzeszewo ... et offic ... Gnezn ... Elizabeth filia Nicolai Strzeza de Lanna ... et Nicolaus ... Cracoviensis de Colo ... Gneznen ... et sup frigiditate et impotencia coeundi et eius ... causa ... palam ... ordinaria ... maria

In nomine domini Amen. Cum hoc [illegible] instrumentum publicum ... diffinitiua ... sententia [illegible] ... Nos Nicolaus Strzeszewo ... et ... officialis ... Gnezn. Pendente ... Nicolaum ... de Colo ... honeste domine Elizabeth filie Nicolai Strzeza de Lanna Gneznen. dioc. et sup frigiditate et impotencia coeundi ad ... et ... competente ... in qua ... tandem nobis ... et ... Gnezn. ... absentibus ... domino ... et ... Gnezn. ... in officialatus ... et ... sup hoc ... principalibus domina Elizabeth et Nicolao ... personaliter ... Comparentes ... domine Elizabeth ... nobis ... domina Elizabeth ... Elizabeth ad ... Nicolao ... matrimonium ... in domo in mensa et in thoro ... impotencie ... Nicolaus ... frigidus ... Elizabeth ... domina ... filias ... matrimonio ... et ... et ... ad ... principales ... ad ... Gnezn. ...

Justinus Sme diffinitiue Diuorcii sup impotentia coeundi et ... per inspectionem corporis ... per ... [illegible]

prefata Elyzabeth dictam suam petitionem resumendo et dicens se huiusmodi
per virginitatis pudiciciam [illegible], petiit sibi dari licentiam aliud
matrimonium contrahendi et se a consortio dicti Nicolai
divorciari, dicto Nicolao lipsa (?) contradicendo, et se aptum ad ~~opera~~
operis coniugalis ~~[illegible]~~ exhibendum asserente, et quod dictam Elyze-
tham non esset [illegible] aliquo [illegible] [illegible] ad sibi cohabi-
tandum compellendam. Nos vero volentes nostras partes
[illegible] sedulus matrimonii contracti [illegible] [illegible] et ne
ipsa Elyzabeth aliqua sinistra suspicione inducta [illegible] [illegible]
[illegible] dicti Nicolai lipsa et in [illegible] matrimonii [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
Nicolai [illegible] [illegible] cum aliud [illegible] [illegible] adhuc [illegible]
[illegible] ad [illegible] simul et ad [illegible] se mutua
dilectione et honore [illegible] ac affectu maritali [illegible]
In quo tunc [illegible] partes principales coram nobis [illegible] [illegible]
[illegible] prefata Elyzabeth ~~[illegible]~~ reiterata sua petitione verbali ~~[illegible]~~ [illegible]
esse aptum et [illegible] dicti Nicolai [illegible] [illegible] [illegible]
et impotentiam [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
dari licentiam ad aliud [illegible] matrimonii [illegible] [illegible] [illegible]
postulavit, dicto Nicolao dicente ~~[illegible]~~ se fore potentem ad
opus coniugale [illegible] et quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicta
domina Elyzabeth contrarium asserente et se probaturam florem sue
virginitatis ~~[illegible]~~ sui [illegible] corporis asserente [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ matronis [illegible] et
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in forma solita [illegible] [illegible] et omni sollicitudine [illegible]
[illegible] adhibita [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et cum maxima sollicitudine
inspexerit dominam [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] ipsa adhuc virginitatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in corpore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ~~[illegible]~~ sollicitudine
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] corporalibus [illegible] et
[illegible] postmodum ~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] ipsam dominam Elyzabeth [illegible] et incontaminatam virginem
invenisse, quod etiam dicta domina Elyzabeth suo corporali [illegible]
affirmavit ~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible] [illegible]~~

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et Insuper [illegible] dictus magister Nicolaus lictus [illegible] parte predicta pro concessis
[illegible] ad quas omnia materia videbant et audivimus responsionibus [illegible]
[illegible] publicacionis atque allegacionibus matrimonialibus
partis [illegible] verbo dicta parte principaliter concludendum
et concludi postulavimus in ipsa [illegible] et habuimus pro
clauso [illegible] et terminum [illegible] ad nostram sententiam [illegible]
in eadem causa [illegible] dicti [illegible] Nos
et [illegible] contentis [illegible] nullus in medio [illegible]
et diffinitivam [illegible] proferri et fieri postulantibus
[illegible] Nicolaus [illegible] et diligenter inspectis
[illegible] actis in ipsa causa [illegible] actitatis [illegible]
[illegible] et attestacionibus matrimonialibus partis [illegible] ac aliis
allegacionibus per dictam Elizabeth [illegible] et qua justicie
[illegible] [illegible] deliberatione prehabita nos [illegible] deliberacione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad nostram [illegible] et ut [illegible]
plenariam et fidelem [illegible] solum Deum habentes pre oculis ad nostram
sententiam diffinitivam [illegible] in scriptis tulimus
et promulgavimus ac ferimus et promulgamus in hunc modum

✠ Christi nomine invocato pro tribunali sedentes et solum Deum pre oculis habentes
[illegible] consilio et [illegible] nos super [illegible] materia deliberatione
[illegible] diligenti [illegible] et [illegible] Elizabeth
[illegible] Nicolaum [illegible] impetrata
[illegible] dictum Nicolaum [illegible] in [illegible]
[illegible] Nicolai [illegible] [illegible]
[illegible] Elizabeth [illegible] matrimonium [illegible]
[illegible] Nicolaum [illegible] Elizabeth in
[illegible] condempnantes [illegible]
[illegible] Elizabeth
[illegible] [illegible] Bartholomei apostoli
a contrahendo matrimonio [illegible] ad festum sancti Bartholomei [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] diffinitiva [illegible] nos Nicolaum [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] in Curia [illegible]
[illegible] [illegible] Anno Domini M°
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] Martino [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Michaeli [illegible] [illegible]
Nicolao [illegible] ac [illegible] magistro Petro
[illegible] ~~Bartholomeo de [illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Elizabeth [illegible] magistro
Bartholomeo de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quadam causa [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in eorum grave dampnum et iacturam cum nobis fuit per nos tractari in
instrumentis debitam populant Nos vero recepta ab eodem magistro Bustorii procuratore
tenore sententie super premissa summa fecimus [illegible] declarationem
~~[illegible]~~ insuper eciam non expensis [illegible] et alia vero expensis
et expensis in dicta causa factis [illegible] magistri Bartholomei procuratoris [illegible] marcis [illegible]
grossorum monete Polonice ~~[illegible]~~ moderamine taxationem in quinquaginta de premissis
summa ~~[illegible]~~ taxavimus et taxamus Que omnia et singula
sic et prout premittitur [illegible] omnibus diffinitive et taxationem
expensarum tenore presentis instrumenti publici [illegible]
et taxacionem [illegible] per Nicolaum notarium publicum [illegible] et
[illegible] nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus
nostri officialatus sigilli appensione communiri Acta et data
~~[illegible]~~ Bulle [illegible]
[illegible] die [illegible] indictione undecima die mensis septembris
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] presentibus et
[illegible] premissis [illegible]

Et ego Nicolaus alias Philippi de [illegible] clericus [illegible] publicus
imperiali auctoritate notarius [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ et [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] marcarum
[illegible] ~~[illegible]~~ diffinitive
[illegible] et publicacioni ac expensarum taxacioni aliisque omnibus
et singulis premissis [illegible] ut premittitur [illegible]
[illegible] scribi [illegible] audivi [illegible]
[illegible] et in hanc publicam
formam redegi [illegible] signo et nomine meis
[illegible] una cum appensione ~~[illegible]~~ officialatus sigilli
[illegible] et testimonium omnium premissorum

Serenissimo principi domino et domino Johanni dei gracia duci
Mazovie Conradus magister generalis fratrum Cruciferorum

Petrum

In Dei nomine Amen. Constituti coram nobis Nicolao [illegible] Thezaurario [illegible] et
officiali [illegible] causa [illegible] inter Matheum [illegible] et Marthiam [illegible]
de [illegible] de et super affinitate [illegible] Maria [illegible] dictis
partes in [illegible] audientia [illegible] in qua [illegible]
filio Johannis [illegible]
[illegible] parvulis [illegible] Marthie
predicti [illegible] Marthiam [illegible] ad [illegible]
[illegible] Marthias [illegible] Marthia [illegible]
[illegible] Johannes [illegible]
[illegible]

Nicolaus de Trzeszow[illegible] decanus et officialis sancte ecclesie Gneznensis

commissarius administrator Reverendissimi in Christo patris et domini

domini [illegible] dei gratia archiepiscopi dicte ecclesie archiepiscopatus generalis

universis et singulis quibus expedit notumfacimus presentium

testimonio habituri Quod nobis venerabilis in Christo pater dominus Nicolaus

[illegible] suscepti regiminis sollicitudine ac [illegible] [illegible]

suorum subditorum et earum spiritualium per singulos eorum in examine

districti iudicii de eorum animabus exquirent studiosissime gerendo affectum

[illegible] suas direxit commissionem litteras sanas salvas et suis sigillis

sigillatas [illegible] sed tenoris [illegible] cum commissione [illegible]

[illegible] per nos recepta [illegible] in eis contentis [illegible] et

[illegible] ac administratorum dictorum [illegible] in dictis litteris [illegible]

domini archiepiscopi [illegible] et aliorum super quibus [illegible] [illegible] apud

eundem dominum archiepiscopum delatus extitit [illegible] cum commissione [illegible]

[illegible] prefato domino Johanni ad [illegible] de [illegible]

[illegible] super eo [illegible] in testibus [illegible]

ad [illegible] formam [illegible] super quo [illegible] testes [illegible]

[illegible] commissionem [illegible] et [illegible] habuerunt [illegible]

domini [illegible] nobis ad informationem nostram [illegible] productos [illegible]

[illegible] iuris formam recepti et diligenter examinati

quia [illegible] productorum testium quod predictus dominus Johannes [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] domini Johannis [illegible] [illegible]

[illegible] fuisse [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] [illegible] iure et

forma quibus potuimus et debuimus ac [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] et declaramus ac [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et declaramus [illegible] domini Johannis [illegible] dictorum

[illegible] [illegible] publicum [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] et esse [illegible]

[illegible] et [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] in quorum omnium fidem et testimonium premissorum

[illegible] [illegible] declarationis litteras [illegible] [illegible] sigilli

appensione [illegible] [illegible] Actum et datum in [illegible] die

Anno domini millesimo [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible].

Privilegium fundacionis ecclesie in Lagewniky [illegible] archiepiscopali

In nomine domini. Quoniam ea que sub lucis apparitione peracta sunt a memoria
temporis labentis plerumque dissipat et consumit, ideo etiam rei
geste memoriam scripture munimine perhennari cautelis prudentum est [illegible], ne fallax [illegible]
oblivio quod studiose solucionis ordinatur. Et priorum pro [illegible] et
futurorum speculum [illegible] serviatur. Proinde nos Johannes
dei gracia episcopus [illegible] et suffraganeus reverendissimi in Christo
patris et domini nostri domini Sbigneus sancte Gneznensis ecclesie archiepiscopi [illegible]
[illegible] ne memoriam [illegible] facimus universis presentibus quibus
expedit universis. Quod cum [illegible] clamorosa [illegible]
[illegible] domini Sbigneus archiepiscopi sepius devenisset, quod villa
Lagewniky cum aliis villis [illegible] Gneznensis dyocesis ~~[illegible]~~ [illegible]
~~[illegible] aquarum que sepe et frequenter contingunt in flumine~~
~~[illegible]~~ [illegible] fluvius [illegible] [illegible]
[illegible] villarum homines [illegible] [illegible] in maxima
inundacione aquarum et variarum periculis que in dicto flumine
frequenter occurrunt [illegible] possent [illegible] ad [illegible] ecclesiam in
[illegible] pro audiendis divinis et percipiendis ecclesiasticis sacramentis
[illegible] infantes sine baptismate et egri sine sacramentis
ecclesiasticis moriuntur et plurima insurgunt pericula animarum,
[illegible] dominus Sbigneus archiepiscopus Gneznensis [illegible]
[illegible] patris pastoralis cura [illegible] huiusmodi periculis obviare
[illegible] animarum. Nobis [illegible] ~~[illegible]~~
ut ad dictam villam in Lagewniky [illegible] [illegible] et
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] in Lagewniky [illegible] [illegible] fuit ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] parochie [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
Nos Johannes episcopus et suffraganeus [illegible] mandatis [illegible]
domini Sbigneus archiepiscopi [illegible] [illegible] ad dictam villam in
Lagewniky [illegible] et [illegible] [illegible] ea que [illegible]
[illegible] dicti domini ~~[illegible]~~ nostri [illegible] archiepiscopi [illegible]
fuerunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in dicta villa Lagewniky. Ad honorem [illegible] omnipotentis et [illegible] ~~[illegible]~~
Marie gloriose [illegible] ~~[illegible]~~
~~et sancti Andree apostoli~~ et sancte Marie Magdalene [illegible]
[illegible] et nobilibus [illegible] [illegible] Nicolai [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Laurencii Castellani [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] et [illegible] domine Cristine [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in Lagewniky [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] qui sunt [illegible] [illegible]
fundavimus et creavimus [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
et [illegible] et ipsam villam Lagewniky [illegible] parochie ad
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et fundavimus
et creavimus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et singulorum fidem et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Marginal notes: [illegible] parochie [illegible] in [illegible]; et nunc [illegible] Marie gloriose

Nuts ? dat in layslamsky. Die

Remissio examinis testium per commissionem apostolicam [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible]

Nicolaus [illegible] judex cause et partibus infrascriptis a sede apostolica specialiter deputatus
Venerabilibus [illegible] dominis .. officiali [illegible] salutem et sinceram in domino caritatem
et [illegible] [illegible] indubiam ac debitam in commissis diligenciam adhibere ac vestris nimo
[illegible] apostolicis firmiter obedire mandatis. Noveritis quod litteras Sanctissimi in Christo patris
et domini nostri domini Bonifacii divina providentia pape noni [illegible] [illegible]
et integras ac omni prorsus vicio et suspicione carentes nobis [illegible] in qua
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bonifatius episcopus servus
[illegible] [illegible] [illegible] per nos in causa et causis huiusmodi [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] adplacationis [illegible] [illegible] Comparentes [illegible] [illegible]
Petrus de [illegible] advocatus [illegible] consistorii [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~in dicta commissionis littera principaliter nominati~~
de [illegible] [illegible] [illegible] apud acta cause huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] commissionis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
Advocato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible] in litteris apostolicis principaliter nominatis~~ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apud acta
[illegible] [illegible] [illegible] per nos [illegible] commissionem [illegible] [illegible]
ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] de [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] ~~ut [illegible]~~ de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] qua in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] qua in [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apostolicis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Nicolaus de Hoy [illegible] Reverendi [illegible] ecclesie [illegible]
[illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] appellans [illegible]
[illegible] Nicolaus de Hoy [illegible] Johannem Stathke [illegible]
et Johannem Kudpol [illegible] appellaverit [illegible] et
[illegible] et [illegible] dominum Johannem Stathke [illegible]
et [illegible] Hoy [illegible] Decanus de Russelsie [illegible]
in [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] Johannem [illegible] per [illegible]
[illegible] et [illegible] ab [illegible]
[illegible] per [illegible]
[illegible]
[illegible] articulis [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] Johannes Stathke [illegible]
Johannes Kudpol [illegible]
[illegible] Johannes Stathke et [illegible]
[illegible] Johannes Kudpol [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] et [illegible] attendentes

Nicolaus Stephanus [illegible] dixit [illegible] Reverendi [illegible] in [illegible] [illegible] Hoy [illegible] [illegible] in [illegible]

[illegible] et [illegible] et [illegible] ad [illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible] dixit [illegible]

Cum nos in causa Appollonius Ad[am] ... metropolitanus [illegible] ab auditorio
[illegible] dni Ottonis de Ryssela [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
dni Johannis Stekke [illegible] in villa [illegible] [illegible]
[illegible] dni Ottonis [illegible] quem [illegible] apud nos [illegible]
Johannes Ludgeri [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ et dni
dni Johannis Stekke et [illegible] [illegible] [illegible] personaliter in ipsa
causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] parte dni Jo. Stekke
[illegible] [illegible] [illegible] magistri Bartholomei de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Johannis Ludgeri [illegible]
Johannis Stekke et Busserii de Zytherwlig Johannes Ludgeri [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nobis ~~[illegible]~~ [illegible] plena fide [illegible]
[illegible] [illegible] magistri Bartholomei dicti [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
magistri Busserii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dni
magistri Bartholomei [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] admitti ad plenum ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ ad [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible] [illegible] admittimus [illegible]
[illegible] ad plenum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Forma Remissionis per Appellacionem qui peciit attestacionum spoliatum [illegible] et [illegible] alia Remissio

[illegible] in causa Appellacionis ad nos [illegible] Gedingh [illegible] de [illegible] pazkow [illegible]
[illegible] a [illegible] diffinitiva per [illegible] [illegible] Morlan [illegible]
[illegible] Iudex [illegible] Remund [illegible] [illegible]
[illegible] matrimonii [illegible] de [illegible] pazkow [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] matrimonio lata
[illegible] Morlan [illegible] nobis oblatus [illegible]
[illegible] Morlan [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] nobis [illegible] attestaciones [illegible]
[illegible] remisit [illegible]
[illegible] attestacionibus spoliavit [illegible]
[illegible] ne [illegible]
et [illegible] de novo [illegible]
[illegible]
[illegible] attestacionum [illegible]
[illegible] nobis [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Nicolaus [illegible] Thamas [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible]
[illegible]

Nicolaus [illegible] Thezaurarius Crac[oviensis] et offi[cialis] [illegible] ... Recordamur pro
in [illegible] Sabbato [illegible] et feriis [illegible] contra [illegible] et [illegible] adhibita
[illegible] ad [illegible] Metropolitanam [illegible] Hedwigis [illegible]
Margareta [illegible] diffinitiva [illegible]
[illegible] doctores [illegible] Nicolaum [illegible]
[illegible] matrimonium
[illegible] Margaretam [illegible] et [illegible] Hedwigis [illegible]
[illegible] Nicolaum [illegible] in matrimonio [illegible]
[illegible] iudiciales [illegible]
[illegible] Bartholomei [illegible] carnales [illegible] ipsos
[illegible]

nomine [illegible] notarium

domino [illegible]

[illegible] Nicolai [illegible] iudicat[illegible]

Forma Literarum per subdelegatum Apostolicum et Commissarium Apostolicum

Nicolaus Stroberg [illegible] et [illegible] in spiritualibus generalis ac officialis
sancte Ecclesie Gneznensis Judex et Commissarius per venerabilem virum dominum Nicolaum
decretorum doctorem decanum Sanctiflorianum [illegible] et officialem
Cracoviensem Judicem ad Sede Apostolica ~~[illegible]~~ deputatum cause
et partibus infrascriptis [illegible] subdelegatus. Discretis et [illegible]
domino [illegible] hebdomadario Chori kathedralis Cracoviensis et Monasterii
in Miechow ordinis sancti Augustini domini Sepulcri Jerosolimitani
necnon [illegible] in [illegible] et ~~[illegible]~~ diocesis Cracoviensis Ecclesiarum
ac aliis presbiteris requisitis salutem in domino et nostris ymmo verius
Apostolicis firmiter ~~et [illegible]~~ obedire mandatis. Literas prefati domini Nicolai
officialis Judicis cum sigillo in pressula pergameni de cera [illegible]
rubea et [illegible] communi pendenti sigillatas manuque [illegible]
Georgii Stephani de [illegible] clerici Cracoviensis diocesis publici
Imperiali auctoritate notarii scriptas et subscriptas nobis per honorabilem virum
[illegible] dominum Nicolaum Johannis [illegible] Wladislauiensis et [illegible] pro [illegible]
[illegible] in Costzelecz Gneznensis diocesis Ecclesiarum principalem et pro
infrascriptis presentatas nos cum ea qua decuit reverentia noveritis
recepisse tenorem qui sequitur ac [illegible] Nicolaus [illegible] et
[illegible] tota cum subscriptione notarii ~~Postquam [illegible]~~

[illegible] fit ut prefertur nobis presentatis et per nos receptis
[illegible] prefatum dominum Nicolaum [illegible] cum debita instancia [illegible]
nobis [illegible] ad [illegible] ~~[illegible]~~ literas [illegible] citacionem et [illegible]
[illegible] prefatum [illegible] Monasterii Miechoviensis super [illegible] principalem
et principaliter [illegible] in dictis literis nominatum ad dicendum et opponendum
quicquid dicere et opponere ac allegare vellet contra dictam nostram
[illegible] commissionem [illegible] ad procedendum et procedi videndum in causa
[illegible] decernere dignaremur. Nos vero volentes Apostolicis et [illegible]
domini Nicolai officialis Judicis mandatis obedire requisitionem [illegible]
[illegible] et [illegible] attendentes [illegible] et [illegible]
[illegible] in virtute sancte obediencie et sub [illegible] pena quam in vos
et [illegible] ~~[illegible] in hac parte in [illegible]~~ [illegible] monicione premissa auctoritate Apostolica nobis commissa
mandamus districte precipientes quatenus prefatum dominum [illegible]
Monasterii Miechoviensis ~~[illegible]~~ si eius presenciam commode habere
poteritis personaliter accedentes alias in [illegible] in Miechow et
in [illegible] [illegible] publice [illegible] [illegible]
et [illegible] et nos presentibus citamus ut [illegible]
[illegible] et Consistorium [illegible] Gneznensis [illegible]
[illegible] tum omnibus et singulis [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] et parte [illegible]
[illegible] [illegible] comparat coram nobis ad dicendum et opponendum [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] et parte dicti [illegible] Johannis et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] nominatorum

[illegible] Cracovie [illegible] [illegible] si [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] presbiteri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] Boguslao
~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible] [illegible] Gneznensis [illegible] officiali
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

quitquid dicere et opponere voluerint verbo vel in scriptis coram supradicto
~~nostro~~ Commissario nostro necnon ad procedendum et [illegible] procedi
videndum ad omnes et singulos actus et terminos [illegible] et
successive et usque ad sententiam diffinitivam ~~[illegible]~~ debitos et
consuetos dilacionibus premissis inclusive et ad alia faciendum que iuris fuerint
et ordo dictaverit racione [illegible] Alioquin prefati domini ipsi
citati sive alter ipsorum [illegible] supplebit [illegible] non obstante ad
omnia et singula premissa et ad alia prout [illegible]
parte domini Nicolai [illegible] Johannis et Bronislai [illegible] et aliis qui
dante domino procedemus de die [illegible] citacionem huiusmodi et alias [illegible]
ea premissa [illegible] patri [illegible] In cuius rei testimonium presens
instrumentum publicum [illegible] reddatur [illegible]
[illegible] citacionem [illegible] per Johannem de Czethel notarium infrascriptum
notarium scribi et publicari mandavimus et nostri [illegible] sigilli
fecimus appensione communiri. Actum et datum Gnezne in dicta
[illegible] Sub Anno domini Millesimo Trecentesimo
nonagesimo septimo Indictione quinta Pontificatus Sanctissimi in
Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape
noni Anno octavo, die Sabbati vicesima mensis octobris
presentibus honorabilibus et discretis viris domino Andrea [illegible] et Johanne
Collegiate ecclesie [illegible] Calissiensis [illegible] et [illegible] testibus ad premissa
presbitero de Szemanczino Wladislaviensis diocesis

196 [illegible] 146

[illegible] Commissio pro commissario apostolico

Nicolaus etc. discretis viris etc. Salutem etc. Et [illegible] quod [illegible] [illegible] nos [illegible] Bonifacius
[illegible] quod licet [illegible] et [illegible] administratio [illegible] [illegible] alia [illegible]
[illegible] et [illegible] hospitalis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] et [illegible] quod
[illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] et singulis [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alia [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apud
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] sigillis [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] sigillis [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible]
[illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et quod [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] Mathie et Petro [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]ssitas de ~~[illegible]~~ sufficiencie animi sine sani prechanii
nue sufficienc[illegible]

Absolucio p(er) app(ellati)o(n)em

Nicolaus [illegible] ... [illegible] ... Katharine [illegible] ... in Magna [illegible] ... ac aliis ... [illegible] ... in dicta ... [illegible]

... [illegible] ...

... in app(ellati)o(n)e ... [illegible] ... dicti ... Nicolai ... Magna [illegible] ... [illegible] ... ville ... [illegible] ... Nicolai [illegible] ... ville ... [illegible] ... Magna [illegible] ... [illegible] ...

... [illegible] ... Nicolai ... [illegible] ... publice ... [illegible] ... de Zythawlicz (?) ... [illegible] ... de Zamchesth (?) ... [illegible] ... Nicolai [illegible] ... [illegible]

... [illegible] ... in ... [illegible] ... Johannis bapt(iste) ...

... [illegible] ...

Busk... Mathie et Petro de Zamchesth (?) ... [illegible]

... [illegible] ... cum ... dicto ... [illegible]

... de Zythawlicz (?) ... [illegible] ... dicto ... [illegible]

absolui cum instancia supplicauit Nos vero [illegible] abbati [illegible]
[illegible] & [illegible] perdurante dicto actore [illegible]
sententia [illegible] Attendentes quod [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] in hoc [illegible]
[illegible] quatenus [illegible] tempore ac [illegible]
[illegible] a dicto [illegible] & [illegible]
[illegible] absoluatur & absolutus in [illegible] & [illegible] publice
[illegible] in [illegible]
[illegible] Nos & nos absoluimus & absolutum pronunciamus [illegible]
[illegible] in his scriptis [illegible]
[illegible] In cuius rei testimonium sigillum [illegible] presentibus est
subappensum Datum [illegible] anno domini [illegible]
die mensis Aprilis quarto

148

149

Iustificacio quod pueri fuerunt presidentes de etate sua

In nomine domini Amen. Sub Anno Nativitatis eiusdem Millesimo
quadringentesimo indiccione decima pontificatus Sanctissimi in Christo patris
et domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni
Anno eius tredecimo die dominica tercia mensis Septembris
hora vesperarum vel quasi. Intra maurus hospicii domini Marquardi
Brzezniczensis in mei notarii publici et testium subscriptorum
ad hoc vocatorum et rogatorum presencia personaliter constituta
honesta domina Hellka relicta olim Petri dicti de Brz-
zesskis, quam predicta die dominica ~~presentibus~~ mensis Septembris
~~in publico consistorio iudicialiter~~ coram domino Nico-
lao Brzezowicz Thesaurario Clerico et Administratore
in spiritualibus domini Archiepiscopi Pragensis ~~et me notario infrascripto~~
~~testibus~~ adiunctis domino Mathie de Puchala
vicario ecclesie in Theinik Brzeznicz dicte personaliter
constituta mediante matura deliberacione prehabita ~~pro~~
~~et quemadmodum tenere quod~~ non vi metu ad plenum
circumventa mediante suo ~~prestito~~ iuramento prestito
in manibus dicti domini Administratoris tactis ymaginis
crucifixi corporali ad mandatum eiusdem domini Ad-
ministratoris mandata dixit et deposuit publice
et expresse ~~et~~ ac cautum. Quod Nicolaus
Michael et Gallus ~~fratres~~ Petri de Brzeznicz
sui filii ~~fratres~~ fuisse et esse in etate legitima
annorum [illegible] ad festum sancti Johannis baptiste proxime
de Anno presenti preteritum. ~~Insuper~~ Inde post Nico-
laus puer asserit ~~melius deliberato~~ dicti
plenam iuvenilis etatis et deliberacione melior de-
Anno et tamen eiusdem dicti Michaelis Gallus ~~plenum~~
informatum ... et ~~etatis~~
duodecim ~~etatum~~ ... mediante suo iuramento
prestito ibidem in mea presencia ad ~~pectus~~ ymaginis
crucifixi prestito corporali dixit et affirmavit
ipsum dictum Michaelem fore et esse viginti et
septem annorum ~~...~~ a Nativitate sue natum
... ad festum sancti Johannis baptiste proxime

... Revisendi omnes Advocatus ~~...~~
Buschme Mathie et Petro de Zaunsk... [illegible]
~~principalibus duobus ...~~
~~Iudicatis ... ...~~ coram ... domino Boguslao
... et Alessa ... Brzeznicz ... domino ...
quoquidem ... ... de Zyttolt ... coram ... domino Boz...

de anno presenti elapso fideiussores quod si non
fecerit nos facere alliquo dolo vel fraude [illegible] aut
reliqua alia condicione [illegible] [illegible]
[illegible] dominus dominus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
a me notario subscripto [illegible] [illegible] et plura
publicandum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Petro [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et Stanislao
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible]

Instrumentum Appellacionis a [illegible] diffinitiva [illegible] Appellis

[illegible] c. Sabbato [illegible]

[illegible] vicario [illegible] in presencia [illegible] Nicolao [illegible] officiali [illegible] publica [illegible]

[illegible] presbiteris [illegible] de Bussowo [illegible] et Petro de [illegible] principalibus [illegible]

[illegible] in causa [illegible] Nicolai officiali [illegible] appellacionem [illegible]

[illegible] Magistro Bussowo [illegible] appellant petentes apostolos [illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible] tunc [illegible]

[illegible] officiali [illegible] et [illegible] magistro Bussowo [illegible] appellantes [illegible] Nobili [illegible] principali appellatum [illegible] in dicta causa [illegible] et [illegible] appellacionis [illegible] et singulos actus [illegible] et successive [illegible] diffinitive [illegible]

[illegible] Bussowo Mathie et Petro de [illegible] principalibus [illegible]

[illegible] et [illegible] officiali [illegible]

[illegible]

[illegible]

Instrumentum sentencie diffinitive per appellacionem [illegible] super [illegible]

150

In nomine domini Amen. Nos Nicolaus [illegible] presentis instrumenti publici [illegible] [illegible] tenorem [illegible] venerabilis domini [illegible] Stroszky [illegible] et vicarius in spiritualibus generalis ac officialis [illegible] Gneznensis [illegible] commissionis [illegible] olim [illegible] Gneznensis [illegible] [illegible] litteram [illegible] in papiro scriptam cum [illegible] sigillo [illegible] cera rubea impresso [illegible] appellacionis [illegible] in [illegible] [illegible] hunc [illegible] manu discreti viri [illegible] Laurencii [illegible] publici imperiali auctoritate notarii scripto subscripto et signato [illegible] Mathie [illegible] Gneznensis [illegible] Nobilis [illegible] appellacionis [illegible] principali [illegible] apud acta consistorii [illegible] apparuit [illegible] et [illegible] apparuit [illegible] publice et testibus fide dignis [illegible] Gneznensis [illegible] [illegible] commissionis [illegible] officialis [illegible] et [illegible] Mathie principali appellanti [illegible] Nobilis [illegible] principale appellatum [illegible] et [illegible] ad [illegible] et [illegible] ad omnia et singulos actus [illegible] et successive [illegible] et [illegible] diffinitivam [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mathie et [illegible] principalis [illegible] [illegible] Gneznensis [illegible] officialis [illegible]

actatis [illegible] dominum Stephanum [illegible] ad [illegible] pro tunc [illegible]
[illegible] post ipsum [illegible] ad actum [illegible] libello
[illegible] in ipsis [illegible] assignavit [illegible] magister Petrus
[illegible] ad [illegible] magistro sept
tunc [illegible] absentante [illegible]
[illegible] mandamus et commissionem [illegible] et
[illegible] ipsius domini officialis [illegible] presbiterum [illegible]
iudicialiter comparentem [illegible]
[illegible] magister
[illegible] in [illegible]
domini officialis [illegible] et [illegible] in iudicio reproducta
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] libello [illegible]
[illegible] Petrus Stephanum [illegible]
[illegible] Mathie
impugnando [illegible]
et [illegible] assignari [illegible]
ad dominum Boguslaum [illegible] et peremptorie
[illegible] assignavit [illegible]
[illegible] domino Boguslao [illegible] iudicio presbiterum
[illegible] magistro Bussko et Petro Stephanum [illegible]
[illegible] comparentibus magister Bussko replicationes
in carta papirea [illegible] Petrus
[illegible] Stephanum copiam [illegible] ad [illegible]
assignavit [illegible] ad [illegible]
[illegible] peremptorie [illegible]
[illegible] Boguslao [illegible] iudicio
[illegible] magister Bussko et Petrus [illegible]
[illegible] comparentibus [illegible] magister
Petrus duplicationes in papiro [illegible] in iudicio [illegible]
[illegible] magister copiam et [illegible] assignavit [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] et peremptorie ad comparendum assignavit [illegible]
[illegible] magistro Bussko et Petro [illegible]
dicto domino [illegible] et officiali ad iura [illegible] personaliter
[illegible] comparentibus [illegible] magister Bussko [illegible] Mathie
[illegible] libello [illegible] postulat
[illegible] adhuc [illegible] magister [illegible]
[illegible] Stephanum presbiterum [illegible] narrata [illegible]
in [illegible] narrant [illegible] et dicendo [illegible] petita fieri,

ne dicte responsionis ... Buszone ... narrata in
suo libello affirmant et petita sua ... anno
... litem contestandi ... iurando de calu-
pnia vitanda et de veritate dicenda ... dicti domini ... et
et officialis ... procuratores ... et ... partes
ad partes ... corporali ... magistri B.
sibi et dicto magistro ... terminum ad ponendum et articulandum
... et articulos ... per ipsum dominum ... et
officialis ... assignari ... terminum ... petita ...
domini officialis ad ... diem peremptorium et con-
venientem ... assignandum / qua die adveniente (concernente)
et dicto domino officiali pro tribunali sedente ... magistri
Buszko ... et ... principalem ...
... temporis quibus ... parte sua
... positiones et articulos ... petens
... responderi
... et terminum ... assignari
... ad dominum officialem ... petita ... terminum
et ... terminum ... peremptorium et competentem statuit
et prefixit ... veniret ... magistri
B. et ... dicto domino officiali ... audiencie
in iudicio ... sedenti ... magistri
B. ... diligenter ... causa
appellacionis ... in iudicio ... magistro ...
copia ... terminum ... assignari
... domini officialis ... copia ... diem
peremptorium et ... statuit et
prefixit ... in quo ... et aliis ... (... comparuit)
... prefate domino ... dicti domini officialis
locumtenens ad ... audiencie et ... reddere iudicio
presidente ... B. et ... principalis
... magistro B. ...
... et ... terminum tunc
positiones et articulos qua ... tunc ...
diligenter ... parte sua

... domino
officiali ... in ...
... in ... et ...
... et ...
... domino ...
... officialis ...
... et ...
... ...
... ...

et tunc partem pro parte adversam producant (ministrare) testes cum quando

copiam partem adversam producentes et terminum ad dicendum contra

assignari postulavit quorum eidem domini locutenentem ad quandam et

terminum peremptorium et condictum copiis decreti assignavit

[illegible] pro dicto magistro B. [illegible]

et [illegible] Stephanum [illegible] dicto procuratori contra [illegible]

dicto officiali ad [illegible] procuratori [illegible] pro tribunali sedente

comparentes [illegible] quendam [illegible]

[illegible]

[illegible] procuratores

[illegible] quibus pro parte sua produxerunt copias

pro alteram partem procuratores productos dictum [illegible]

et terminum ad dicendum contra et ad producendum et ponendum verbo

omnia et singula iura et munimenta eorum que producere

vellent in causa [illegible] assignari postulavit quorum

terminum prefatus dominus officialis [illegible] petita ad [illegible]

et terminum peremptorium et competentem assignavit quo

quidem termino adveniente sepedicti magistri [illegible] Petro procuratori coram dicto

domino officiali Boguslao [illegible] prefati domini prepositi et

officialis in iudicio ad iura reddenda pro tribunali sedente com-

parentibus iudicialiter prefatus magister Petrus [illegible]

[illegible] in scriptis

et verbo [illegible] contra productum alterius pro satisfa-

ctione [illegible] mutuo et adminiculum [illegible]

ac omnia et singula verbo producentes [illegible]

in [illegible] in causa eadem producere [illegible] concludi [illegible]

concludentibus prefatus dominus Boguslaus locutenentem [illegible]

et assumpsit eorum partium attentis [illegible] causa

conclusit et habere voluit pro concluso [illegible]

dicto domino [illegible] [illegible] placuit [illegible]

[illegible] in scriptis [illegible]

[illegible] et prefati [illegible]

dicti domini prepositi et officialis [illegible] prefati magistri [illegible] (petro magistro? 2 per[illegible]) (pro [illegible])

coram nobis ad [illegible] et iura reddenda pro tribunali

sedente [illegible]

[illegible] pro nobis [illegible]

ab eo statu et puncto in quo dimissa fuerat et [illegible]

pendebat [illegible] ad [illegible] in causa

eadem assignari [illegible] [illegible]

[left margin]

et [illegible] arbis [illegible]

[illegible] quibus [illegible]

[illegible] alterius [illegible]

2 articulis ; [illegible]

et [illegible]

iudicio [illegible] magistri

[illegible] primatus

[illegible] et [illegible]

[illegible] domini [illegible]

[illegible] officialis

[illegible] Stephanum

[illegible]

[illegible]

2 [illegible] [illegible]

[left margin, lower]

[illegible]

[right margin]

[illegible]

petro procuratori [illegible]

(petro [illegible] 2 per[illegible]) (pro [illegible])

[illegible]

dictam causam discussionis, respondendum duximus et habuimus presumptum, et ne in ipsa causa in aliquo prepararetur videlicet partes Mathiam et Stephanum principales ad nostram presenciam ad certum terminum diem peremptorie et competentem fecimus evocari, qua quidem die advenienti Mathia et Stephano partibus predictis coram nobis in iudicio [illegible] prefatis [illegible]

[illegible]

diem et horam nostram sententiam diffinitivam in hac causa ferendam parte dicta in presencia et peremptorie assignavimus, quibus die et hora venientibus Mathia predicto et Stephano predicto per se et suos procuratores legitimos coram nobis ad causas audiendas in iudicio pro tribunali sedentibus iudicialiter comparentibus et petentibus a nobis in eadem causa procedi et pronunciari sententiam diffinitivam nos visis et diligenter inspectis omnibus et singulis actis quibus constiterunt in prefata causa propositis et recitatis [illegible] examinatis confessione vitricorum ecclesie predictorum Mathiam et Stephanum fecit ac aliis ex parte earundem partium de novo productis coram nobis exhibitis rite recensitis et equa iusticie lance discussis de iuris peritorum consilio quibus de hiis relatione fecimus plenariam et fidelem et deliberacione super hiis nobiscum prehabita diligenti procedimus et sedentes deum pre oculis habentes nostram in dicta causa dictis partibus petentibus ut inferius sequitur sententiam tulimus et pronunciavimus ac ferimus et pronunciamus et publicavimus sententiam diffinitivam in hunc modum. Christi nomine invocato [illegible]

[illegible]

taxacio expensarum in ca[usa] ...

Subsequenter vero die et hora [illegible] expensas [illegible] in [illegible] [illegible] nobis in medio [illegible] constitutis [illegible] [illegible] Matthie [illegible] tunc [illegible] sua in ca[usa] [illegible] factas [illegible] [illegible] Petro [illegible] [illegible] nos taxari postulavit. Nos vero recepto primitus [illegible] iuramento [illegible] corporali [illegible] et per sua [illegible] in ca[usa] [illegible] [illegible] et [illegible] infrascripta [illegible] expensas [illegible] et [illegible] [illegible] Petro [illegible] [illegible] [illegible] cum moderamine [illegible] eiusdem expensas [illegible] [illegible] grossorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] taxavimus et taxamus ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] grossorum [illegible] [illegible] [illegible] et singulos [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] Nicolaum notarium infrascriptum [illegible] [illegible] [illegible] publicum [illegible] [illegible] et [illegible] mandamus et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appensione [illegible] communiri. Lecta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lata et [illegible] [illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] et administratoris [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Nicolao [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Jacobo de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] taxari die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] expensis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] taxacionem in [illegible]

In quo termino comparuit Magister Petrus [illegible]
et Busscone substituto [illegible] dominorum episcopi et officialis
in instrumento plenius specificatis [illegible]
pro justificacione sue appellacionis [illegible] justicie publicum [illegible] Magister Petrus
instrumentum obtulit et produxit [illegible] Magister [illegible] Busscon
pro sublevamine cause et peciit [illegible] dominum
officialem Tornacensem alias [illegible] [illegible]
peciit ipsam causam pro [illegible] sicut ad
dictum dominum officialem Tornacensem remitti sibi terminum ad [illegible]
terminum ad [illegible] omnia et singula [illegible] ad
ipsam causam facientia assignari postulantes. Verum tamen
[illegible] dominis episcopo et officiali [illegible] petentibus [illegible]
ad unam [illegible] [illegible] et [illegible]
statuendum. Quo quidem termino pendente [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] plenius [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] commissione et [illegible] [illegible]
domini Nicolai [illegible] et officialis [illegible] et [illegible]
officialatus et [illegible] officio [illegible]
prefati Magister Petrus [illegible]
et Busscon substitutus [illegible]
[illegible] [illegible] nobilis Nicolao [illegible]
[illegible] [illegible] et administrator [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] commissione [illegible] [illegible]
capituli [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] loco [illegible] domini Nicolai
[illegible] [illegible] et officialis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] petierunt ipsam
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] pendebat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et habitum
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

dicte partes omnia et singula jura
quibus licet voluerint vel ~~[illegible]~~
tamen pretendentes, et velut quod aliquis
~~[illegible]~~ per dictam vel mutuo et
ad invicem ~~[illegible]~~ exceptionem in ipsa
lite concordi voluntate ~~[illegible]~~ postulantes
Cum super concludendum et [illegible]
ad nostram peticionem nos [illegible]
et [illegible] attente [illegible] et
habito [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] diffinitivam
Sententiam in hac causa [illegible] duximus [illegible]
[illegible] die et hora [illegible] magistris
Petro Nicolai [illegible] et [illegible]
[illegible] principalis [illegible] Katherine
[illegible] nobis ~~[illegible]~~ in medio ad [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible]
in ea [illegible] diffinitivam sententiam [illegible] et [illegible] ad nostram
postulacionem Nos [illegible] et [illegible] et
singula [illegible] et
[illegible] in ipsa [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] ut in aliis

Illustri [illegible]

[illegible]

in [illegible] in [illegible]

Nicolaus Strosberg procurator et dicti viri hebdomadarii in Ploczko

[illegible] et qui partes fuimus [illegible] [illegible] in [illegible] et fidem indubiam [illegible]
adhibendam hodie instrumentum appellationis manu Petri Stanislai de Cze
mna clerici Gneznensis dioc. publici imperiali auctoritate Notarii scriptum et
subscriptum ac signatum ad sedem metropolitanam Gneznensem et ad Reverendum
in Christo patrem et dominum nostrum dominum .. D. dei et apostolice sedis gratia Archiepiscopum
Ecclesie Gneznensis ex parte discreti viri Nicolai Puczka clerici dioc. Cra
coviensis interpositi [illegible] [illegible] [illegible] Reverendum in Christo patrem dominum Nicolaum
eadem gratia Episcopum Wladislaviensem de Ecclesia in Nowogrod post decessum
[illegible] Troyani immediati de Ecclesie Rectoris spectante ad colla
tionem et provisionem ac presentationem dicti domini Nicolai Episcopi Wladislaviensis
[illegible] vacante dicto Nicolao Puczka presentit [illegible] [illegible] Reverendo
in Christo patri domino Jacobo eadem gratia Episcopo Ploczensi de eadem Ecclesia in
Nowogrod tunc dioc. episcopatus [illegible] presentavit [illegible] petens institui
et [illegible]. [illegible] prefatus dominus Jacobus Episcopus Ploczensis in favorem [illegible]
Feltzonis [illegible] Ploczensis et suorum ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] sibi
[illegible] in dicta Ecclesia in Nowogrod [illegible] [illegible] a sede apostolica [illegible]
[illegible] de facto [illegible] ~~[illegible]~~ ipsum Feltzonem ad dictam Ecclesiam
introducere et [illegible] procuravit. [illegible] Nicolaum Puczka presentatum contra
institutionem et [illegible] de dicta Ecclesia in Nowogrod [illegible] denegavit
ac [illegible] [illegible] [illegible] et alia in dicto appellationis instrumento
plenius [illegible] contineri [illegible] Reverendissimo in Christo patre domino [illegible] domino
D. Archiepiscopo Gneznensi [illegible] ac [illegible] nobis dictus Nicolaus Puc
zka [illegible] [illegible] comparens presentavit. Sibi petens super premissis et [illegible]
institutionem [illegible] et citationem contra et adversus prefatum Feltzonem
[illegible] Ploczensis ~~et~~ [illegible] ad dicendum et opponendum contra [illegible]
[illegible] si quid dicere et opponere voluerit ac impugnandum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa causa ad procedendum et prout procedi [illegible]
[illegible] ad decisionem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prefatus [illegible]
[illegible] [illegible] dominus [illegible] D. Archiepiscopus dicto appellationis instrumento
recepto nobis [illegible] presentavit causam [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ causas [illegible] [illegible] committens [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Nos vero attendentes dicti Ni
colai Puczka petitionem [illegible] [illegible] [illegible] atque iuri consonam [illegible]
[illegible] iusta petentibus non est denegandus assensus Vobis et cuilibet vestrum
in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena [illegible] in vos et vestrum
quemlibet [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] premissa in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. in [illegible] [illegible]
Vobis [illegible] [illegible] committimus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] citationibus

~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

dioc. Ploczensis

[illegible] appellationis

[illegible]

Citacio in causa appellacionis

Nicolaus Stroszky rector discretis viris ad quos etc. de Oldomwey in Plocsko [Ochon above] et Rectori in Dobryn ecclesiarum et aliis presentibus requisiti salutem in domino et presentibus fidem indubiam adhibere. Nuper instrumento manu Johannis Stani[slai] clerici de Gluzcko Wladislaviensis diocesis publici imperiali auctoritate notarii signato et suppl[icacione] ad sedem metropolitanam Gneznensem parte nobilis Bartholomei ... de Chalyno diocesis Ploczensis interposite a pretensibus iniustis sentencia suspensionis ... et suspensionis ... contumaciam hactenus feria iii die ... officiali Poznaniensi ... ad instanciam discreti viri Nicolai Rectoris ecclesie parochialis in Czakowo ... contumaciam. ... et super quadam calice consecrati et ... alienacione spolio et rapina et aliis rebus ecclesie in Czakowo ... per dictum dominum officialem Ploczensem in ipsum nobilem Bartholomeum licet per ... suum ... et si ... parituros offerentem ~~ad admittebat~~ et ... dicti domini absolucionis peticionem ... in omnibus iuris ordine non servato latas et fulminatas prout ... alia in dicto ... instrumento plenius sunt deducta nobis per prefatum Bartholomeum principalem presentato. et ... Bartholomeus ... ~~dictum officialem Poznaniensem Ploczensem informare et alias sua interesse putatis~~ ~~in forma~~ ... debita et citatorum contra et adversus prefatum Nicolaum plebanum de Czakowo ... ad dicendum et opponendum contra huiusmodi suppl[icacio]nis ~~... ...~~ si ... dicat et opponere velit ... causam ... ad procedendum et procedi videndum in ea causa ... ad decisionem ~~...~~ ... appellacionis ... inclusive ~~... ... postulavit. Nos~~ ~~prefata~~ ... ad videndum ipsum a ... sentencia ... et suspensionis dominum officialem Ploczensem ipsum nobilem Bartholomeum absolvi si opus fuerit ... cautelam vel ... racionabilem quare absolvi non debeat allegandum ... debiti postulavit. Nos vero dicti

im im h

Nicolaus Strossy etc. discretis viris Ebdomadario chori
kathedralis in Wlad(islavia) et Rectoribus in [illegible] et in Chotzen
parrochialium Ecclesiarum et ceteris presentibus fuerint requisiti Salutem in domino
et presentibus fidem indubiam adhiberi et mandatis nostris firmiter obedire. Reverendi
in Christo patris et domini nostri domini Dobrogostii dei et apostolice sedis gratia
Archiepiscopi Sancte Ecclesie Gneznensis litteras Commissionis prefati domini Archiepiscopi in papiro
scriptas cum cera Sigillo rubei coloris impresso sigillatas sanas integras et
suspicione carentes nobis per [illegible] Appellans de quo in ipsius domini
Archiepiscopi litteris mencio habetur Instrumentum scriptum et subscriptum manu domini
[illegible] Laurencii de [illegible] publici auctoritate Imperiali Notarii
nobis per [illegible] virum Mathiam Busskowe de Zythalblitz advocatum
Consistorii nostri Gneznensis procuratorem nobilis Mathie Msczislai heredis
de Chotzen [illegible] Wlad(islaviensis) diocesis productum et presentatum in ipsis
litteris nominati de cuius procuratorio mandato nobis etiam acta cause presentis
est facta plena fides presentatas ~~nos~~ ~~eo~~ ~~ea~~ quo decuit reverencia recepisse noveritis tenoris qui sequitur continens (~~[illegible]~~ [illegible] post quarum quidem
litterarum Commissionis prefati ~~domini nostri~~ Archiepiscopi et Appellacionis presentacionem ~~et~~ eo ipso per
acceptacionem fuimus per prefatum Magistrum Busskowe procuratorem dicti Mathie
requisiti cum instancia debita
requisiti ut ad execucionem earundem litterarum procedere[illegible] Citacionem
contra et adversus nobilem Stephanum heredem in Chotzen partem ~~[illegible]~~
et partem in ipsis litteris domini nostri Archiepiscopi nominatam ad dicendum
et opponendum contra easdem nobis factam Commissionem quidquid dicere ~~[illegible]~~ et
opponere vellet sibi nos in scriptis [illegible] ad procedendum et per nos procedi videndum
in ipsa causa ad omnia et singula actus et terminos [illegible] et
successive et usque ad omnem diffinitivam inclusive (decernere ad certum
terminum tunc designavimus ([illegible] instancia dicti Magistri Busskowe procuratoris
ad certum terminum peremptorium et competentem dictum Stephanum nostris et
Citacionis litteris evocavimus et ~~[illegible]~~ mandavimus evocari (Quo termino
adveniente prefatus Magister Busskowe procurator contumaciam dicti Stephani
accusavit produxit litteras nostras Citacionis predicte et [illegible] Execucionem [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ (presbiter [illegible] [illegible] dominus Nicolaus [illegible] et [illegible]
Wlad(islaviensis) Appellacionem pro parte dicti Mathie Msczislai ad Sedem Archiepiscopalem
[illegible] interpositam obediendum Sedi [illegible] de [illegible]
et Applicare [illegible] [illegible] post omnia predicta [illegible] Appellacionem
Commissionem nobis factam et Citacionem a nostro Auditorio emanatam (ipsum
Mathiam suis [illegible] possessionibus [illegible] et [illegible] (et [illegible]
Execucionis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicis [illegible]
~~[illegible]~~ sibi [illegible] de remedio oportuno providere et litteras Inhibicionis
[illegible] domino Nicolao officiali Wlad(islaviensi) faciendo et Citacionis [illegible] contra et adversus iudices [illegible]
~~[illegible]~~ nobilem Stephanum heredem de Chotzen ad audiendum et videndum
[illegible] Mathiam ad cautelam absolvi [illegible] [illegible] domini officialis Wlad(islaviensis)
[illegible] [illegible] (Nos vero peticioni huiusmodi tamquam [illegible] et iuri
[illegible] Tabellionis Notarii et [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] et officialis ~~Wlad~~ et omnes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Marginal notes (left): [illegible] ad [illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] nonnulli Nicolaus [illegible] [illegible]

in ea parti ad nos curamus judices proposito literas dimulacione sunt ponis si habeat et in petere sibi super pro de remedio oportuno providere, valete et cetera

attendens et quod iusta petentibus non est denegandus assensus Ideo vobis in virtute sancte obediencie et cetera quatenus dicto domino Nicolao et aliis inhibeatis quibus et nos inhibemus ne quicquam innovare aut attemptare in huiusmodi causa coram nobis indecisa presumant sed quidquid innovata et attemptata inveneritis in pristinum statum reducatis et interim bene valete et cetera

Et ego N. et cetera publicus et cetera predictis omnibus et singulis dum sic ut premittitur agerentur et fierent una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi scripsi publicavi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium premissorum et quia in hoc instrumento manu mea propria scripto et subscripto in linea ... interlineavi et correxi ... ideo manu mea propria subscripsi et in hanc formam publicam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi

---

Reverendo in Christo patri et domino domino Petro divina et apostolice sedis providencia episcopo Lincolniensi ... capellanus vester cum omnibus in Christo devotis obedienciis reverencia et honore. Ad ... honorabilis consortis mei in Christo carissimi domini Laurencii ... in sanctis et meritis vestre paternitatis plenius informata ... institucionem ... et attenta quod ... vestre paternitatis plenam fidem ... adhibere ... in premissis ... vestre paternitati et sanctis suis ... Datum ...

Forma confirmacionis apostolice cum inhibicione alterius cause fiende

Nicolaus Orzechowski [illegible] [illegible] et ~~[illegible]~~ [illegible]
in spiritualibus generalis ac officialis sancte Gneznensis ecclesie ~~[illegible]~~
~~[illegible] [illegible]~~ in [illegible] iudex et commissarius unicus
[illegible] [illegible] domini Mathie de [illegible] rectoris parochialis ecclesie in
[illegible] [illegible] diocesis una cum ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]
ad illa clausula [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible] plures vel aliud
seu aliquos a sede apostolica speciali [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] domino Romano [illegible] ~~in [illegible]~~ [illegible] mandamus [illegible]
[illegible] ad domum Elizabeth in [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible]
in aliis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
et alia [illegible] [illegible] adque vel quibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
seu qui [illegible] [illegible] [illegible] Salutem in domino Et [illegible] [illegible]
[illegible] apostolicis [illegible] obedire mandatis [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ~~apostolicis~~ [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible] [illegible] et magnis~~ Sanctissimi in [illegible] patris et domini
nostri domini [illegible] [illegible] digna dei [illegible] [illegible] nomen [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et magnis ac [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]~~ nobis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mathie de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nobis et [illegible] plena fides [illegible] nos
[illegible] [illegible] qua [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] Salutem in domino [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible] pastoralis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] Mathie de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
Datum Rome apud sanctum Petrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Anno
[illegible] [illegible] [illegible] litteras apostolicas [illegible] nobis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ac Katherina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] Petrum [illegible]
[illegible] [illegible] et Symone [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et singulis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~ Romanorum et Bohemie [illegible]
in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

nove [illegible] et sup nec nullis iniurijs possessionib[us] [illegible] et ab
[illegible] [illegible] adeluerit [illegible] dni Mathie [illegible] iudicialis
ruptis ad [illegible] [illegible] tempore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in quo et alijs [illegible] tunc [illegible] magister Petrus de [illegible]
[illegible] nove [illegible] dni Mathie [illegible] iudicialis
[illegible] exposuit [illegible] dicti Johannis
Smidt cum Katherina uxore sua Cunrad Smidt Petrus
Karmg Johannes Camperato et Symon Wachsmut de Novo-
foro in contemptum iurisdictionis [illegible] Blawaczalis
literas [illegible] ipsi dno Mathiam [illegible] et ipsius familiares et
[illegible] [illegible] molestari et [illegible] Capit[ulum]
[illegible] [illegible] propter et dni dni
et iudices [illegible] et [illegible] [illegible] et dni dni
Romanorum et Bohemie Regis [illegible] in [illegible] nove
[illegible] consulum Scabinorum et iuratorum [illegible] in Novoforo
[illegible] Capit[ulum] iudex
[illegible] consules Scabinos et iuratos ipsi dno Mathie ad
[illegible] familiaribus et [illegible] [illegible] permittunt [illegible]
et molestari [illegible] [illegible] [illegible] nimium [illegible]
[illegible] [illegible] Capit[ulum] iudicem [illegible] consules
Scabinos et iuratos [illegible] [illegible] [illegible] hinc
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] Scabinos et [illegible] [illegible] quod [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Capit[ulum] iudicem [illegible] consules
Scabinos et iuratos nove Johannem Smidt et Katherinam eius
uxorem [illegible] Cunrad Smidt Petrum Karmg Johannem
Camperato et Symonem Wachsmut [illegible] et alijs
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dnm
Mathiam de Blawaczalis nove familiares et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per
[illegible] nove [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] dni [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Capit[ulum] iudicem [illegible] consules Scabinos et iuratos [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] capitulo [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

Juncxtus littera prefixa per revocacionem sentencie per Sedem Apostolicam que reseruatur per monachos

Petrus Cantor ecclesie [illegible] in spiritualibus generalis [illegible] cum [illegible] Bonifacii [illegible] ut presentibus [illegible]

[illegible] dicti [illegible] Bonifacii digna [illegible] Bartholomeus cum [illegible]

[illegible] monasterii [illegible] [illegible] monasterii [illegible] magistrum [illegible]

[illegible] monasterii [illegible] [illegible] [illegible]

~~[illegible] monasterio [illegible]~~

~~[illegible]~~ quia tu [illegible] [illegible] qui [illegible] et [illegible]

[illegible] monasterii et [illegible] dicti monasterio [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ monasterio [illegible]

[illegible]

quia tu [illegible] dicti Bonifacii [illegible] plenam [illegible]

[illegible]

~~[illegible]~~ [illegible] tua [illegible]

[illegible] Religiosis [illegible] Nicolai abbatis [illegible] dicti

monasterii magistrum [illegible] [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ Andream [illegible] Laurencium [illegible] dicti [illegible]

[illegible]

Littera super commissione Apostolicam

Judex admissionis apud apostolicam sedem [illegible]

Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ordinis [illegible] [illegible]

in domino [illegible] litteras apostolicas [illegible]

in [illegible] domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni [illegible]

eius vera bulla plumbea in cordula canapis more romane curie

bullatas sanas et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] Nicolai de [illegible]

~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] Nicolai de [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

publicum est facta plena fides [illegible] nobis [illegible]

subscriptis [illegible] nos cum ea qua decuit reverencia recepisse noverit

huiusmodi sub tenore Bonifacius [illegible] totum [illegible]

litteras apostolicas [illegible] ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ [illegible] nobis [illegible]

[illegible] Nicolaus [illegible] litteras apostolicas [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ in loco [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] plena in domino

[illegible] [illegible] [illegible] admissionis

nobis [illegible]

Forma Licencie in ad Appellandum

Nicolaus [illegible] Theodorici decanus et officialis sedis ecclesie [illegible] dilectis [illegible]
[illegible] Rectori parrochialis [illegible] sancte Marie Magdalene in [illegible] [illegible]
ac aliis [illegible] salutem in domino Et [illegible] sit inducias
[illegible] studiosum diligencia adhibere [illegible] [illegible] [illegible] manu
[illegible] Nicolai [illegible] [illegible] et Wladislao [illegible] [illegible]
publica imperiali auctoritate notarii subscripti [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Wladislaum et [illegible] [illegible] [illegible]
dominus Johannes [illegible] [illegible] et officialis [illegible] [illegible]
[illegible] officialis [illegible] [illegible] [illegible] Stanislai [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quadam domo
[illegible] in [illegible] [illegible] sita [illegible] Stanislai et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] patrimonii et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Stanislai [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quod in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] nona [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et nos [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Ad [illegible] [illegible] [illegible] Stanislai [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Stanislao [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Stanislai [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

forma Remissorij pro [illegible] testium in causa Aplica

Nicolaus Strzeschowic Thezaurarius Cracoviensis et offi[cialis] Sancte ecclesie Cracz[oviensis]
Iudex cause et partibus infrascriptis a sede Aplica speciali deputatus hono-
[rabili]bus dominis .. Petro Othmuchow Wratislaviensis [illegible]
partibus fidem indubiam et mandatis [illegible] Salutem in domino et
[illegible] diligencia adhibere memo-
mandatis nostris ymmo verius Aplicis firmiter obedire sive Sanctissimi
in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni eius
vera bulla plumbea in cordula canapis more Romane curie impendente bulla-
tas sanas salvas et integras nos cum ea qua decuit reverencia recepisse
noveritis huiusmodi sub tenore Bonifacius episcopus servus servorum dei etc.
Cuiusquidem commissionis vigore ~~[illegible] in causa et causis huiusmodi [illegible]~~
Ad instanciam honorabilis viri Martini Psczolka clerici [illegible] dyocesis principalis in eadem nobis
commissione sic principaliter nominati instanter presentatus honorabili domino Barnardo
Canonico ecclesie sancte crucis Opoliensis [illegible] adversario principali eciam in eadem com-
missione principaliter nominato per nos patentes citacionis litteras et [illegible]
evocatis et per nos in causa et causis huiusmodi nec [illegible] partes admissis actis et actitatis
iudicialiter gestis et servatis et [illegible] ad terminum ad videndum et audiendum
[illegible] producendos et iurandos per partem utriusque huiusmodi ~~[illegible]~~ coram nobis [illegible]
[illegible] in huiusmodi termino comparentibus coram nobis [illegible]
[illegible] magistro Bussano [illegible] Petro clerico et procuratore
Zaluczkowsky Barnardi canonici et Johannis [illegible] principalium ~~[illegible]~~
procuratoribus partium et advocatis nostri consistorii Cracoviensis [illegible]
[illegible] Bussano et Petro procuratoribus [illegible] nobis et [illegible]
[illegible] plena fide et [illegible] ipsorum dictorum partium et [illegible]
[illegible] et adversus [illegible] sufficientes [illegible] et [illegible]
[illegible] petitum [illegible] nos ad plenum admissis dicti partium
[illegible] ipsos [illegible]
non [illegible] possent et [illegible] plenius [illegible]
[illegible] ecclesie Cracoviensis [illegible]
[illegible] super premissis huiusmodi ipsos [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ in partibus [illegible] commissionis litteris ipsis
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] populariter nos [illegible] huiusmodi
[illegible] et [illegible] attendentes [illegible]
et industria [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] et [illegible] partis [illegible] testes deponere [illegible]
dicti Martini clerici [illegible] committimus [illegible]
vos [illegible] et [illegible]
[illegible] in vos [illegible] in [illegible]
[illegible] ipsum que [illegible] formam [illegible]
~~[illegible]~~ mandantes vos [illegible] officii [illegible]
[illegible] ad vos [illegible]
[illegible] quos [illegible] Martinus clericus [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] quos [illegible] ~~[illegible]~~ ad [illegible]

alienus

partis [illegible] adiu[illegible] libris [illegible] sigillo [illegible] [illegible] cum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] adh[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] adiu[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publico [illegible] ac [illegible]
qui adhuc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diligenter [illegible]
[illegible] ab alio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

In nomine domini Amen. Nos Nicolaus Strzegonis Thezaurarius Canonicus et Administrator in spiritualibus sancte Gneznensis [illegible] Pechet presens instrumentum publicum sententiam diffinitivam nostram in se continens Vniversis [illegible] notitiam deuenire. Quod dudum ~~[illegible] Nicolaus [illegible] [illegible] et [illegible] in spiritualibus generalis [illegible] Officialis [illegible] Gneznensis~~ [illegible] sancte [illegible] domino N. [illegible] [illegible] et [illegible] in spiritualibus generalis [illegible] Officialis [illegible] Gneznensis Vniversis causis Iudicandis et Iura reddenda [illegible] dispositus [illegible] dominus Mathias [illegible] [illegible] Collegiate sancte Marie [illegible] compareris [illegible] commissionis [illegible] in [illegible] [illegible] domini [illegible] [illegible] [illegible] Gneznensis in papiro scriptas [illegible] sigillo [illegible] de cera rubra impresso sigillatas non [illegible] non cancellatas [illegible] [illegible] suspicionis carentes, ad dominum Officialem [illegible] ~~[illegible] et talis~~ [illegible] sequitur tenor. ~~[illegible]~~ Quibusquidem litteris [illegible] per dominum ~~dominum Mathiam~~ [illegible] et [illegible] domini Officialis ad [illegible] qua [illegible] [illegible] ~~dominus Mathias~~ Magister Bartholomeus [illegible] [illegible] Castellanum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ~~[illegible] libellum inscriptis~~ in [illegible] [illegible] libellum inscriptis obtulit [illegible] [illegible] et est talis. ~~Post [illegible] libello [illegible]~~ [illegible] et [illegible] adhuc [illegible] durante Iudicio [illegible] Magister Petrus de Zablocz [illegible] Advocatus consistorii Gneznensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mandato [illegible] Instrumentum publicum plenariam [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ copiam [illegible] libelli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus Officialis [illegible] copiam [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bartholomeo Mathie [illegible] et Petro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domino [illegible] [illegible] et [illegible] de [illegible] [illegible] domini Officialis [illegible] causas [illegible] et [illegible] et [illegible] alias ad sedem Metropolitanam [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] Iudicandas [illegible] dominus Officialis a loco et [illegible] Gneznensi [illegible] [illegible] adhuc [illegible] [illegible] [illegible] et loco [illegible] [illegible] ad Iustitiam reddendam in Iudicio [illegible] Iudicialiter comparuit [illegible] ~~Bartho~~ ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] Magistro Petro [illegible] se [illegible] deliberatum [illegible] [illegible] libelli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus [illegible] ad [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicto [illegible] [illegible] domino [illegible] de [illegible] Officialis [illegible] [illegible] [illegible] Magister Petrus de libello in scriptis [illegible] ut sequitur [illegible] [illegible] Vid libellus [illegible]

Marginalia (left): [illegible] parvis [illegible] apud [illegible] [illegible]

Marginalia (right): et [illegible] Bartholomey de Gnyzno [illegible]; [illegible] qui [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] Bartholomeum [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] et loco [illegible]; [illegible] Magister Petrus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Vid libelli

Qualis fit parte ipsius mag(ist)ri Bartholomei pro tunc ad ponendum et articulandum
posiciones et articulos [illegible] predictum dominum Wenceslaum per [illegible] ponit
assignari que ipse dicto Wenceslao locum ad unum [illegible] et peremptorie tunc
[illegible] duxit statuendum. Quo termino veniens prefati mag(ist)ri Bar-
tholomeus, Mathias [illegible] et Petrus [illegible] laudis principalis [illegible]
[illegible] partes comparentes coram prefato domino Officiali [illegible] et
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] assistentes prefatus Bartholomeus posiciones et
articulos [illegible] petens ut in quibus petitis [illegible] [illegible]
tunc [illegible] in [illegible] [illegible] ponens fuerunt [illegible] ad [illegible] ad
[illegible] [illegible] mag(ist)ro Petro copiam [illegible] et [illegible]
[illegible] ponit [illegible] [illegible] dominus Officialis [illegible] copia ad [illegible]
[illegible] [illegible] statuit et [illegible]. [illegible] de [illegible] et de-
[illegible] Officialis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
personaliter comparentibus [illegible] mag(ist)ro Bartholomeus [illegible] [illegible]
[illegible] Mathie ponit [illegible] suas posiciones ad [illegible] admitti et sub
articulos [illegible] [illegible] quas posiciones et articulos ipse
dominus Officialis [illegible] [illegible] mag(ist)rum Petrum [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] admisit ad
[illegible] ad [illegible] [illegible] peremptorie et comparente. Et tandem [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] placuit [illegible] [illegible] carnis
ingresso [illegible] mag(ist)ro [illegible] [illegible]
[illegible] Mathie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mathias [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Bartholomei
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mandato nobis
apud acta sufficienter constabat coram nobis Nicolao [illegible]
[illegible] [illegible] et Administratore [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] capituli [illegible] [illegible] in Administracione [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] Officialis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] in quo [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] dominus Officialis pendebat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mag(ist)ro
Petro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] posiciones et articulos [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] postulavit. Nos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] debitum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prefati mag(ist)ri Petri [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible]
in quo [illegible] pendebat [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] testibus [illegible] coram [illegible] domini Mathie productis [illegible] rite [illegible] et
[illegible] per [illegible] nobis publicari [illegible] et [illegible] contra
[illegible] et [illegible] Magistri Petri [illegible] domini [illegible]
Castellani [illegible] [illegible] [illegible] Magistro [illegible]
Mathie et Petro [illegible] principalium [illegible]
et [illegible] domini Boguslai [illegible] et [illegible] de eius
[illegible] nobis [illegible] et [illegible]
et [illegible] ad [illegible] partibus [illegible]
[illegible] publicari [illegible] Magister Petrus [illegible]
[illegible] et [illegible]
domino Boguslao [illegible] ad [illegible] et
[illegible] statuit et [illegible]
[illegible] Mathie et Petro [illegible] partibus [illegible]
[illegible] judicialiter comparentibus [illegible]
[illegible] Magistro Petro de Zablocz [illegible] et [illegible]
[illegible] quibus [illegible]
[illegible] conclusum [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] conclusio [illegible]
[illegible] attento [illegible]
in [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] nobis [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] Magistri [illegible] et [illegible] domini Mathie
et [illegible] Johannis [illegible] substituto [illegible]
Magistri Petri [illegible] principalis [illegible] Castellani [illegible]
[illegible] nobis [illegible] acta [illegible]
[illegible] comparentibus et [illegible]
et [illegible] Nos [illegible] et [illegible] et
[illegible] et [illegible]
[illegible] domini Mathie [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] nos [illegible]
[illegible] partibus [illegible]
et [illegible] et [illegible] in [illegible]
[illegible]

Marginalia (left): [illegible] commissione [illegible] — [illegible] Petro [illegible] et Petro [illegible] principalibus duobus [illegible]

Marginalia (right): [illegible] 2 [illegible] partibus [illegible] domino Boguslao [illegible] judicialiter [illegible]

Contumacia contra appellatorem

Nicolaus Strzeszewski? Can[onicus] et offic[ialis] sancte eccl[es]ie Gneznen[sis] generalis
Judex commissarius cause et partibus infrascriptis a R[evere]ndissimo in Chr[ist]o p[at]re et
d[omi]no d[omi]no N. Dei gr[aci]a sancte Gneznen[sis] eccl[es]ie archiep[iscop]o specialiter deputatus
discretis viris Rectori ~~eccl[es]iarum parochialium~~ ad [illegible] cathedralis
necnon Rectoribus eccl[es]iarum parochialium ad [illegible] ad omnes sanctos ad
sanctum [illegible] ad sanctum Stephanum eccl[es]iarum [illegible] et presbyteris curatis et
non curatis [illegible] et [illegible] ac [illegible] clericis constitutis quibuscumque
fuerint requisiti salutem in d[omi]no et [illegible] plebani domini archiep[iscop]i
mandatis firmiter et humiliter obedire. Ordinis [illegible] Reverendi in Chr[ist]o p[at]re
et d[omi]ni Nicolai archiep[iscop]i suis patentibus litteris [illegible] Michaelem
institucionem ibidem [illegible] discreti Przedslai [illegible]
clerici in [illegible] appellationis [illegible] [illegible] et [illegible]
et Judicii ad [illegible] d[omi]ni archiep[iscop]i [illegible] et [illegible]
Gneznen[sis] [illegible] eiusdem Przedslai [illegible] [illegible] fecit ad [illegible]
competentem in quem [illegible] tunc [illegible] [illegible] Rector [illegible]
Gneznen[sis] [illegible] [illegible] predicti Michaelis [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] sive [illegible] mandatis [illegible] plenarie [illegible]
Judicialiter [illegible] oblatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] clerici [illegible] [illegible] publici imperiali
[illegible] notarii [illegible] et publicato [illegible] dicte [illegible] predicti
d[omi]ni archiep[iscop]i et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] predictum
Przedslaum [illegible] [illegible] satisfacere [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in contumacia [illegible] ~~et [illegible] [illegible] [illegible]~~ in [illegible] [illegible] at
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Przedslaum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] in [illegible] sancte [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible] quolibet [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] mandatis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Przedslaum [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] singulis [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] donec [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in mandatis [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible]
et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] Gnezne die [illegible] [illegible] [illegible] Augusti Anno
d[omi]ni Millesimo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Gneznen[sis]
[illegible] [illegible] premissa

Nicolaus Strosberg presbiter Bodzanthe decanus ac Capitulum Sancte ecclesie Gneznensis
Discretis viris dominis Ebdomadariis ac Vicariis et singulis vicariis eiusdem Salutem in domino Et mandatis
nostris firmiter et humiliter obedire. Cum bone memorie dominus Dobrogostius condam Archiepiscopus Gnez-
nensis die Exaltacionis Sancte Crucis que fuit dies mensis quartadecima mensis Septembris
proxime preterita quod nostre gravi mentis amaritudine referimus nature sue solvens debitum spiritum
suum reddidit creatori Nos ipsius corpore decenter tradito ecclesiastice sepulture volentes quod ipsa
Gneznensis ecclesia que heu sic viduata temporalibus bonis et possessionibus suis gravissime conturbetur
pastoris consilio solacio diucius destituta, octava die Translacionis sancti Adalberti martiris que
proxime affuturus in anno et presentis octavam consuetam nostri generale Capitulum celebrari et que dies
erit Jovis vicesima Mensis Octobris que quidem die cum continuacione dierum sequencium dictarum videlicet
duximus prefigendam iuxta statuta concilii ad eleccionem futuri pontificis in nostro Capitulo celebrandam
et adalia omnia facienda que ipsius eleccionis negocium contingere dinoscuntur. Ideo vobis et
vestrum cuilibet in virtute sancte obediencie et sub excommunicationis quod in vos et vestrum quemlibet trina canonica monicione
premissa in hiis scriptis ferimus nisi feceritis quod mandamus, necnon decem marcarum irremissibiliter
solvendarum et fabrice ecclesie nostre applicandarum penis districte precipientes quatenus vos domini Ebdo-
madarii Vicarii fratres nostros dominos Jaroslaum Archidiaconum Petrum Cantorem Jacobum Custodem
Michaelem Scolasticum Kelczensem Cancellarium Albertum de Belakow Scolasticum Lanciciensem Albertum
prepositum Cracoviensem Dadzibogium Cantorem Plocensem Paulinum de Slachzino Scolasticum Lubucensem
Dobeslaum Cancellarium Kuiaviensem Nicolaum Gorka Cancellarium Poznaniensem Dominum Krzeslaum
Petrum Strelicz Johannem prepositum Sancti Georgii in Castro Nicolaum Konegum Lorcone et Martinum
Chrapek, prelatos et Canonicos dicte ecclesie Gneznensis publice in dicta ecclesia et in domibus ipsorum
ponentes vobis vicarii et vestrum quilibet dominum suum prelatum et Canonicum ubi eum reperire
poteritis personaliter citetis et alias taliter quod ad ipsorum et cuiuslibet eorum noticiam deveniat personalem
Quos nos tenore presencium peremptorie citamus sic
uno edicto pro tribus efficaciter et peremptorie citetis, quos et quemlibet ipsorum presentibus nos citamus ut
ad dictam octavam diem Translacionis Sancti Adalberti termine hora Capituli nostri quod diem et horam
cum continuacione dierum sequencium ipsis et eorum cuilibet assignamus, coram nobis ad Capitulum Gneznensis
veniat una nobiscum de futuri eleccione pontificis tractaturi et in ipso eleccionis negocio modo
debito processuri quousque huiusmodi eleccionis negocium feliciter prestante domino fuerit expeditum Certificantes
eosdem dominos et eorum quemlibet quod si ad dictum terminum et diem conveniant venire neglexerint, Nos ipsis
non expectatis, nec eis si ipse terminus ultimus preciputus fuit vocatis in huiusmodi eleccionis
negocio domino dante procedemus ipsorum absencia sive contumacia non obstante Et ne prefati
prelati et Canonici aliqualem ignoranciam pretendere valeant in premissis presens nostre citacionis literam
infra missarum sollempnia publice alta et intelligibili voce legatis et legi faciatis et deinde
valvis porte et valvis predicte ecclesie ubi publicarum edicta citacionum sunt aliquibus [illegible] consuetudine
affigi consueverunt affigatis et affigi faciatis. Redde vero citacionis vestre huiusmodi et quidquid
in premissis duxeritis faciendum per vestras patentes literas cum presentes publicatae fuerint in signum
certificatas nos reddatis certiores Acte et Date Gnezne in Capitulo nostro die Martis vicesima
octava Mensis Septembris Sub Anno domini Millesimo Quadringentesimo Primo Indictione nona
Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni
Anno duodecimo Nostri Capituli Sigillo presentibus subimpressis.

Anno domini

Forma licencie per priorem Ray et conventum
ad eligendum novum custodem

Nicolaus [illegible] Thezaurarius [illegible] et Administrator in spiritualibus [illegible] sede [illegible] ecclesie Gneznensis [illegible]
[illegible] et aliis [illegible] salutem in domino [illegible] Petri [illegible]
[illegible] ordinario [illegible] Nobilis domina Euphemia et filius eius [illegible]
in Wyssoka [illegible] Zygandi [illegible] de [illegible] metropolitanam Gneznensem [illegible] et ad ipsam
[illegible] domina Mathia [illegible] Petri [illegible]
[illegible] Zygandum [illegible] appellationem [illegible]
[illegible] Zygandus [illegible] plenaria [illegible]
[illegible] Mathia [illegible] Petri [illegible]
[illegible] Zygandum [illegible] in ecclesia Wyssoka [illegible]
[illegible] in ecclesia in Wyssoka [illegible]
[illegible] Mathia [illegible] Petri [illegible] in Wyssoka [illegible]
[illegible] in ecclesia Gneznensi Metropolitana [illegible]
[illegible] Zygandum [illegible] alios [illegible] in dicta ecclesia Wyssoka [illegible]
[illegible] Petri [illegible] in Wyssoka [illegible]
[illegible] sub pena [illegible]
[illegible] Petri [illegible]
[illegible] Petri [illegible]
[illegible] in ecclesia in Wyssoka [illegible] Petro [illegible]
[illegible] Zygandi et aliorum [illegible]
[illegible] dicto Zygando et aliis supra nominatis [illegible]
[illegible] et sub pena [illegible]
[illegible] in dicta metropolitana ecclesia [illegible] Zygandum [illegible] alios et singulos [illegible]
in dicta ecclesia Wyssoka [illegible]
[illegible] proxima [illegible]
[illegible] Thome Apostoli [illegible]
[illegible] Gnezne in Curia [illegible]
[illegible] est [illegible]
[illegible] ignorantia [illegible]
[illegible]
[illegible] metropolitane et [illegible]
[illegible] et [illegible] Datum Gnezne [illegible] Decembris [illegible]
[illegible]

In nomine dni amen Cum appellacionis remedium ad relevamen [illegible] ad
relevamen oppressorum a sacris canonibus sit provide adinventum hinc est quod
Ego magister Hermannus de Przeworsko medicine doctor animo et intencione
appellandi et provocandi propono atque dico contra [illegible] et quilibet [illegible]
ego [illegible] [illegible] [illegible] de Przeworsko [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
doctor et artis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] appellacionis et [illegible] [illegible] [illegible] attentis et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] collegiate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Hermanno de Przeworsko [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] medicine doctori advocato [illegible] [illegible] causa [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] articulo appellacionis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellacione
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
causa articulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] doctor
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] propositam
[illegible] [illegible] in causa [illegible] [illegible] appellacionis [illegible] [illegible] [illegible]
attemptari [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apud Johannem [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] aliquatenus in [illegible] [illegible] [illegible] in causa [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ego magister
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Hermannus de Przeworsko medicine doctor [illegible] [illegible] [illegible] articulo
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] appellacionis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] gravamen [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ad [illegible]
in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
publico [illegible] instrumento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellacionis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] a [illegible] [illegible] salvo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
remediis [illegible] [illegible]

Nicolaus Strzeszonis Thezaurarius Can. et Administrator in spiritualibus sede ecclesie Gneznen. desti
tute.. Woldmaro chori vicario et aliis presbiteris capellanis salutem in domino. Mandamus vobis
in virtute sancte obediencie et sub pena excommunicationis quatenus discretos viros dominos Stanislaum
Jacobum Mathiam Nicolaum Ioannem Syrothi Paulum de Roszky et Paulum de
Wymy vicarios ecclesie kathedralis Wladislauien. aut ipsorum procuratores si qui sunt
personaliter accedentes si ipsorum presenciam commode habere poteritis alias in ecclesia metropoli
tana publice coram clero et populo quos presentibus nos citamus ut tercia die
a data presencium computanda si ipsa dies iuridica fuerit alias die proxima iuridica immediate
sequenti coram nobis aut nostro locumtenente Gnezne in curia habitacionis nostre hora
tercia et consistorii consueta compareant responsurum super libello per honorabilem
virum dominum Wislaum Cancellarium Kaliscen. et Can. Gneznen. et Wladislauien. ecclesiarum
producto et in scriptis oblato in causa quam habent coram nobis cum domino Wislao antedicto
pro eo quod mandatum in causa visitacionis metropolitane Gneznen. ... tanquam
filii inobediencie contemptibiliter ... in ecclesia ... Petri que est ... populo
in ... domini Wislai Cancellarii ... sigillum Reg
...anati et ... infra ... celebrare ... vis
... et ... contestandum et de calumpnia iurandum contestatur et
... et alia in ipsa causa facienda que iuris fuerint et ordo dictaverit
... ipsorum absencia sive contumacia non obstante ad omnia et singula pre
missa et ad alia prout iustum fuerit cum parte dicti domini Wislai ... domino
procedemus. Et ne supradicti citati de premissis ignoranciam pretendere valeant aliqualem
... citacionis ... publicetis ... in ... Ostiorio
... consistorii ... et valvis ecclesie metropolitane et curie
... Gneznen. ... assignandum ... sic autem volumus et si
personaliter fuerint apprehensi. Datum Gnezne die ... hora ...
domini ... anno ... sub sigillo ... nostro ...

Petrus ... Woldmaro ... chori vicario ... Stanislaum ... Jacobum ... Paulum ... de Roszky et Paulum de ... vicarios ... tercia die ... Gneznen. ... in causa ... Wislao ... Petri ... metropolitane ... et alia in ipsa causa ... sigillum ...

Dat die veneris xxij mensis decembris

[illegible] adherentibus et adiutoribus fautoribus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quod nunc appellatur [illegible]
memorie [illegible] insuper [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] a [illegible] salvo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
remedijs [illegible]

165

Nicolaus [illegible] Thezaurarius Canonicus et Administrator in spiritualibus sancte ecclesie Gneznensis discretis viris .. [illegible] ceterisque [illegible] Salutem in domino. [illegible] nos [illegible] Wladislaviensis [illegible] discretos viros dominos [illegible] Jacobum Mathiam Nicolaum [illegible] Paulum [illegible] et Paulum [illegible] ecclesie Kathedralis Wladislaviensis [illegible] Metropolitanam Gneznensem [illegible] contemptibiles [illegible] Canonicum [illegible] Jacobus Mathias Nicolaus Paulus et Paulus [illegible] ecclesia Metropolitana Gneznensi [illegible]

164

162

Nicolaus [illegible] Thezaurarius et Canonicus Administrator in spiritualibus sancte ecclesie Gneznensis discretis viris .. [illegible] et aliis qui presentibus fuerint requisiti Salutem in domino. [illegible] discretos viros dominos [illegible] Jacobum Mathiam Nicolaum [illegible] Paulum de [illegible] et Paulum de [illegible] ecclesie Kathedralis Wladislaviensis [illegible] Metropolitana [illegible] Gneznensi [illegible] Wladislaviensis ecclesiarum [illegible] ad sedem Metropolitanam [illegible] Canonici [illegible] Wladislaviensis [illegible] Datum Gnezne die Jovis [illegible] Anno domini Millesimo quadringentesimo [illegible] sub sigillo [illegible] Sigillatam

[illegible] die lune xxiiij mensis Julii

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ascendatis et adgeri [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] a jure [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

167

Nicolaus [illegible] Thezaurarius Canonicus et Administrator in spiritualibus sancte ecclesie Gneznensis discretis dominis .. [illegible]
[illegible] ac aliis [illegible] regimen habentibus Salutem in domino. Noveritis nos [illegible] Advocati nostri consistorii Gneznensis [illegible] Magistri [illegible]
[illegible] et Wladislaviensis ecclesiarum [illegible] discretos viros dominos [illegible] Jacobum Mathiam Nicolaum dominum [illegible] Pauli
de [illegible] et Paulum de [illegible] ecclesie Kathedralis Wladislaviensis [illegible] et [illegible]
[illegible] metropolitanam Gneznensem [illegible] tanquam filii [illegible] contemptibiles [illegible] in prima [illegible] Petri
[illegible] et [illegible] publice [illegible] Cancellarii et [illegible]

[illegible]

Datum Gnezne die [illegible] mensis Julii Anno domini Millesimo [illegible] sub sigillo [illegible]
presentibus litteris nostris Sigillum

Del' die Lune ultima mens'
Iulii p[er] Stuard'
dnm Dubleston

In nomine domini Amen. Nos N. [illegible] Thezaur[arius] Bay[ocensis] et offic[ialis] [illegible]
Buzy [illegible] facimus [illegible] quod [illegible] cum [illegible] in [illegible]
que [illegible] distr[ict]u [illegible] domini Johannis [illegible] [illegible] Buzy [illegible]
Buzy [illegible] et nobilem virum Petrum [illegible] in [illegible] et sup[er]
quadam [illegible] [illegible] Petrus appellans [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] Buzy [illegible] diffinitiva [illegible]
domini Alberti [illegible] Buzy [illegible] ordine in [illegible] ab
[illegible] possessionem [illegible] dominus Johannes quendam
libellum [illegible] in [illegible] dominus Albertus
[illegible] in [illegible] et [illegible] ordinem
ordine in [illegible] [illegible] et [illegible] consilio
[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] et in expens[is]
[illegible] a qua [illegible] et loco oportunis appellasse
et [illegible] appellans [illegible] petens appellans [illegible] admitti
et [illegible] et [illegible] in expen[sis]
[illegible] ad [illegible] libellum [illegible] negative
[illegible] / [illegible] petens [illegible] et [illegible] ad
[illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] sub
[illegible] nos [illegible] examinat[is] et attent[is] [illegible]
[illegible] et [illegible] Christi nomine [illegible]
est [illegible] in [illegible] in [illegible]
[illegible] Anno domini [illegible] in [illegible]

[illegible] quas expens[as] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]

Serenissime d[omi]ne [illegible]

Sereny Serenissimo m

16a 167

[illegible] Stephanus [illegible] can. et officialis sedis [illegible] in [illegible]
ut aliis [illegible] et [illegible] constitutis [illegible]
[illegible] salutem in domino et [illegible] adhibere [illegible]
[illegible] Frankynsteyn [illegible] et officialis [illegible] sigillo [illegible]
sigillum [illegible] Nicolai [illegible]
plebani in [illegible] in [illegible]
[illegible] rusticos et [illegible] ville [illegible] Wernhersdorff [illegible]
[illegible] et [illegible] Nicolai [illegible] super [illegible]
[illegible] in [illegible] ville Wernhersdorff [illegible] in septimana [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Nicolai [illegible]
[illegible] nobis [illegible] publicum [illegible]
[illegible] publice [illegible] ut [illegible]
[illegible] rusticos [illegible] ville Wernhersdorff
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] rusticos ac [illegible]
ville Wernhersdorff [illegible]
Wernhersdorff [illegible]
[illegible]
ut [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Dn̄e Nicolao Advocato iudicialis ... [illegible] ... contra ... [illegible] ... ad ... [illegible]
... [illegible] ... Nicolai ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... partes ... [illegible] ... pro ... [illegible] ... [illegible]

Circumspecti viri in Christo nobis sincere dilecti. Adivit nostram presentiam Cristanus dictus
Nicolaus dictus Kyska prothonotarius in consistorio Cracoviensi, exposuit quod dictus Nicolaus
[illegible] ... in Wyssky ... nuper decessit apud vos et duos ... successores Consules
... fuerit ... pecunias deposuit ... quidquid pecunie ... vos ... per vos
... Nicolao et Wyssky ... fuerint ... restitui et persolvi ... effectu
... quia ... in personam dicti Nicolai ... nomine
... Nicolaus et Wyssky ... testamentum ... ad ... [illegible]
... esse ... dominum Johannem ... [illegible] ... nostri ... [illegible]
... [illegible] ... et qua nota ipse ... nostri
... [illegible] ... causa ... nobilis Pelka ... Burgensis ... [illegible]
... Johannem ... [illegible] ... [illegible]
... consciencia ... [illegible] ... in domo
... dignum ... ut ... [illegible] ... Anno et
... et ... notario ... In quo nobis ... [illegible]
... vos ... nobis ... compensare. Et si forte
... in nostri vos ... pro nostris ... nos ... [illegible]
... bona ... nulla ... [illegible] ... Super quo nobis
... et ... dignum ... [illegible] ... [illegible]
XV ... Marcii

Nicolaus ... [illegible]
... officialis Cracoviensis

Nicolaus Strzeszowsky Thezaurarius Canonicus et Officialis sancte ecclesie Gneznensis
discretis viris plebanis Wladislaviensis Thoron ... ac alijs quibus presentes fuerint requisiti salutem
in domino. vobis in virtute sancte obediencie et sub penis ... mandamus quatenus ...
plebanus et peremptorie citetis discretum virum dominum Johannem Kessa plebanum in Stolz
... apud quos si qui sunt personaliter ... si copia ... remoto ...
ille ... qua ... quos ... nos ... Gnezne in ...
... quarta ... ad festum sancte Katherine virginis si ipsa dies ...
... et nos ... consequenter ... immediate sequenti hora ...
... nobis ... sub libello ... parte nobilis ... Beraym Seydil ...
... in Stolz et ... dominum Johannem ... nobis oblato ... in ... Appellacionis
... Leonardi ... et ... Wratislaviensis ... domino Johanne plebano et
... nobilem ... super quibusdam ... ad ... et
... alijs ... ac ... et ad ipsam ... libere ... literam
... et ...
... in ipsa causa faciend ... Johannes Kessa et
eius ... seu ... ad omnia et singula premissa et ad ea
que ... in ... Beraym ... Et ne ...
... contendat ... citacionem ... Canonicus ...
publicatis ... que ... in ... et ...
... Gnezne ... quam ... sic ...
... et si ... presentes ... et ... Gnezne ...
die mensis Novembris Anno domini Millesimo Quadringentesimo ... sigillat

Ad die nonus xxj mss Novēbz

Nicolaus [illegible] Thezaurarius canonicus et officialis sancte curie Gneznensis discretis viris [illegible] chon[illegible] ac aliis pre-
sbiteris requirendis Salutem in domino. Ad instanciam peticione illustris viri magistri Busconis advocati [illegible]
ben[illegible] Nobilis viri [illegible] heredis in [illegible] contra [illegible] Johannem Kosla clericum [illegible] in [illegible]
[illegible] citandum et opponendum [illegible] coram [illegible] contra [illegible] appellacionem [illegible] Sandzil [illegible] diffinitiva
et aliis [illegible] declaramus ad [illegible] Metropolitanam Gneznensem [illegible] quibusdam [illegible]
[illegible] ad [illegible] diffinitive [illegible] parentes [illegible] laborem [illegible] in ea
[illegible] condemnatum in quo [illegible] Johannes [illegible] [illegible] nos
[illegible] Johannem Pallas [illegible] magistri [illegible] Busconis [illegible] publice in [illegible] Gneznensis Metropo-
litana [illegible] et in [illegible] publicorum [illegible] et [illegible] ad [illegible] libellum [illegible]
[illegible] ipso [illegible] [illegible] et ad alia [illegible] in ipsa causa necessaria [illegible]
[illegible] simpliciter sub pena excommunicacionis [illegible] ad [illegible] successive [illegible] compellere [illegible]
[illegible] in [illegible] singulis [illegible] magistro Busconi [illegible] Johannes Kosla [illegible]
[illegible] satisfacere [illegible] quo ad actus [illegible] peticionis
Nos [illegible] Johanne Kosla [illegible] ad [illegible] in [illegible]
[illegible] sub pena excommunicacionis [illegible] Johannem Kosla
[illegible] penaliter [illegible] in curia Gneznensi [illegible]
[illegible] quos [illegible] Et [illegible] Hanman
[illegible] libello
[illegible] et [illegible]
[illegible] Et in [illegible]
[illegible] publicorum [illegible] in
[illegible] Gneznensis [illegible] assignandas [illegible] voluimus
[illegible] Gnezne die [illegible] mensis Januarii Anno domini Millesimo
[illegible] quarto [illegible] sub sigillo [illegible] sigillum

Nicolaus Strzezkonis Chezemand. Canonicus et officialis ecclesie Olomucensis [illegible]
discretis viris .. Plebanis ac ad Sanctum Mauricium et ad Sanctum Nicolaum in Kalis
ac aliis per Civitatem et dyocesim predictam Olomucensem et alias ubilibet constitutis qui presentibus
fuerint requisiti Salutem in domino Jesu christo. Nicolaus Strenczhin opidanus
de Kalis nostre Olomucensis dyocesis Sententias Excommunicationis et Aggravacionis Honorabilis viri
domini Leonardi de Frankinstein presbiteri et officialis Wratislaviensis Administratoris Ecclesie Wratislaviensis
et honorabilis viri Magistri Thome de Handa Canonici Legnicensis phisici nomine sue contumacie
[illegible] quod in civitate Wratislaviensi arrestatus ubi tunc moram traxit per literas
dicti domini officialis Wratislaviensis citatus, tenore [illegible] Magistro Thome super sallario suo racione
administracionis medicine judiciali [illegible] comparere non curavit, sustinuit et
hucusque sustinet animo suo dampnabiliter indurato in contemptum et preiudicium
[illegible] et claves ecclesie periculosius [illegible] in sue salutis grave dispendium
et scandalum plurimorum. Propter quod nobis parte eiusdem Magistri Thome fuimus
cum instantia debita requisiti quatenus dictas sententias prefati domini Leonardi officialis
ratificare innovare et aggravare ac de remedio opportuno providere dignaremur.
Nos vero peticioni huiusmodi favorabiliter annuentes, et viditis [illegible] consona attendentes
quamvis contra eundem Nicolaum Strenczhin clericum [illegible] procedere decrevimus ad ipsius
tamen maliciam [illegible] vobis in virtute sancte
obediencie et sub pena excommunicationis mandamus quatenus prout presentibus fueritis requisiti
prefatum Nicolaum Strenczhin moneatis quem presentibus nos monemus ut infra
sex dierum [illegible] monicionem [illegible] quos sibi pro prima secunda et tercia
terminum peremptorie [illegible] prefati domini Leonardi [illegible] domini Leo-
nardum absolui procuret. Alioquin cum excrescente contumacia [illegible]
debeat et pena nos easdem Sententias Excommunicationis et Aggravacionis [illegible]
[illegible] honoris [illegible] Innovamus et Reaggravamus [illegible]
nomine [illegible] in hiis scriptis. Vobis sub penis predictis mandantes quatenus
eundem Nicolaum Strenczhin sic in sententiis Excommunicationis et Aggravacionis et
[illegible] Reaggravacionis [illegible] publice [illegible]
[illegible] Singulis diebus dominicis et festivis [illegible] salutarem
[illegible] balneo aque et [illegible]
ac [illegible] Iudicium ab omnibus [illegible] sibi
et sue familie [illegible] prinias [illegible]
[illegible] sepulturam [illegible] Et nichilominus
[illegible] ad quem idem Nicolaus Strenczhin devenit et quamdiu moram in eodem
fecerit [illegible] quamdiu [illegible]
[illegible] Tamdiu donec a nobis aliud habueritis in
mandatis. Datum Brune die xxviii mensis Februarii Anno domini Millesimo
quadringentesimo tricesimo quarto Nostri officialatus Sub sigillo In signum execucionis vestre
vestra sigilla [illegible] monicionibus presentibus [illegible]

Presentibus [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] cyrographorum et [illegible] Rex et officiales

[illegible] et adjutus [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] partes [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]

Et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] est et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] officiales

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] officiales [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] officiales [illegible] [illegible] [illegible] et

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]



Subscriptio

Et ego Johannes Budtonis de Czechel clericus
Gneznensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius
ac causarum consistorii Gneznensis de presenti scriba
predictis constitutioni ordinationi et ratificationi ac aliis
omnibus et singulis premissis dum sic ut premittitur fierent
et agerentur una cum prenominatis testibus presens interfui
eaque sic fieri vidi et audivi et inde hoc presens
fideliter [illegible] in fidem et testimonium omnium et singulorum
premissorum rogatus et requisitus. [illegible]

Forma subrogationis locumtenentium procuratorum specialibus

Item anno indictione pontificatu quibus supra die vero
decima septima mensis maii hora terciarum vel quasi in camera
sua predicta ecclesie cathedralis Gneznensis in mei notarii publici
supradicti et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum
et rogatorum presentia personaliter constitutus venerabilis vir dominus Nicolaus
Strzelecz prepositus et vicarius in spiritualibus generalis ac officialis
Gneznensis certis et rationabilibus causis animum suum ut asserit
moventibus et ipsum ad hoc inevitabiliter urgentibus a loco et
civitate Gneznensi ad loca remota se transferens et ne per et
propter absentiam eius huiusmodi homines in eorum causis et
litibus quibuslibet coram ipso domino officiali quacumque auctoritate
apostolica ordinaria delegata seu subdelegata motis seu
etiam movendis ac pendentibus suspensionibus dilationibus et iuris
in iustitia impediantur et laboribus et expensis fatigentur
in omnibus et singulis causis tam motis quam movendis auctoritate
ordinaria seu per appellationes ad sedem metropolitanam
Gneznensem pendentibus seu a sede apostolica commissis aut
etiam quomodolibet subdelegatis coram dicto domino Nicolao
preposito et officiali Gneznensi ventilatis et ventilandis seu
imposterum ventilandis inchoatis et agitandis et in
quibus ipsemet si presens adesset audiendum procedere et facere

possit et debet hon[orabi]li viro d[omi]no Boguslao vicecustodi et
altariste Gneznen[sis] nunc et imposterum quociens ipsum d[omi]n[u]m
Nicolaum vicarium et officialem p[re]dictum a loco et civit[ate] Gneznen[si]
supradictis abesse vel p[rese]ntem in eisdem quibuscumque causis
et impedimentis legitimis impediri contingat. Ita q[uod] p[er] se ipsum
ad iura reddenda p[ro] t[ri]bunali sedere et audienciam in causis supradictis
facere non possit. Vices plenarias commisit vicariatus sui ipsumque
d[omi]n[u]m Boguslaum vicecustodem in suum et officialatus
Gneznen[sis] locumtenentem in causis huiusmodi ordinariis et appellationum
ad sedem metropolitanam Gneznen[sem] interpositis et ad eam
quolibet devolutis. Et in aliis sibi a sede apostolica
aut per quoscumque iudices delegatos et commissarios in sub-
delegatum et commissarium elegit, nominavit, constituit, [de]leg[avit]
surrogavit et eciam deputavit, tamdiu donec ipsum expresse duxerit
revocandum. Dans et concedens idem d[omi]n[u]s Nicolaus
prefatus vicarius et officialis p[re]dicto d[omi]no Boguslao suo locumtenenti
et subdelegato plenum et speciale mandatum, liberamque et omni-
modam potestatem vice et nomine ipsius dicti officialatus p[ro] t[ri]bunali
sedendi et audienciam dandi et faciendi, iura reddendi et
in causis huiusmodi tam parvis q[uam] magnis ordinariis, appellationum
et delegatis simpliciter et de plano sine strepitu et
figura iudicii aut iuris ordine observato, iuxta et secundum
voluntatem consciencie et arbitrium placitatum seu litigantium
ad omnes et singulos actus et terminos et dilaciones quoscumque
et successive et usque ad conclusionem inclusive. Et post
eandem conclusionem si necesse fuerit revocandi, necnon sententias
tam interlocutorias quam diffinitivas et quascumque alias pronunciandi

et voluntates et decisiones suas ferendi et pronunciandi duxerat
sibi in toto et expresse reservata ac omnia et singula
alia faciendi et exercendi iuxta vim et formam Commissionis
et mandati sibi per vicariatus et officii per Reverendissimum in Christo
patrem dominum Dobrogostum divina et Apostolice Sedis gratia
Archiepiscopum Gneznensem predictum per suas certi tenoris litteras
in pergameno scriptas ac sigillo suo maiori oblongo
in cera rubea et abscisa de alba cera in pressula
pergameni pendente sigillatas et insertas post dicto
domino Nicolao vicario et officiali dicto et antea factas
et traditas in huiusmodi causis ordinariis et appellationum
[illegible] iuxta continentiam et tenorem Commissionis a Sede
Apostolica [illegible] aliis iudicibus et commissariis factis
et que incumberet dicto officiali facere et exercere si personaliter
[illegible] cessantibus impedimentis presente [illegible] presentibus [illegible]
[illegible] viris magistro Petro de Zamithost et [illegible]
de Zythollbitz notariis Consistorii Gneznensis
testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis

Tenor autem dicte Commissionis seu mandati domini Archiepiscopi
sequitur in hec verba

Forma vicariatus per Archiepiscopum Gneznensem [illegible] supra scripta

Dobrogostius divina providentia sancte Gneznensis ecclesie
Archiepiscopus Universis et singulis in Christo patribus dominis
Cracoviensis Wratislaviensis Wladislaviensis Plocensis
Poznaniensis et Lubucensis Episcopis Suffraganeis nostris

ac venerabilibus viris in Christo patribus, decanis, archidyaconis, abbatibus,
abbatissis, prioribus, guardianis ceterisque prelatis ecclesiasticis
et corpora tenentibus necnon collegiis, capitulis seu conventibus
ac universis et singulis clericis ecclesiastica beneficia obtinentibus
et laycis utriusque sexus in nostra Maguntina ac dictorum suffraganeorum
nostrorum civitatibus et diocesibus constitutis salutem et sinceram
in domino caritatem. Pastoralis cura solicitudine concedente domino
super incolas civitatis et diocesis in provincia et metropoli
nostra (nobis commissa invigilare commodis et remediis nos compellit
eorum quoque periculis obviare. Et cum nichilominus magnis quantum
laboribus et expensis maxime tam nos in provincia nostra de
loco ad locum immo de diocesi ad diocesim suffraganeorum nostrorum
pro nostris et eorundem negociis et commodis sepius movere et transire
oporteat et contingat. Appellantes quoque ad nos et sedem
nostram metropolitanam vel alias nos querelantes nostram presentiam
aut officialem curie metropolis nostre quos nos et nonnullos
alios iurisperitos nobiscum ad loca et diocesis ad que et quas sepius
transiremus pro iuris et facti indigent consilio ducere oportet non sine
magnis tediis et expensis adire commode nequeant et licet
ea que iurisdictionis nostre esse noscuntur in predictis civitatibus et
diocesibus suffraganeorum nostrorum et subditorum eorum nostre metropol[itane]
et provincie iuxta traditum nobis dispensationis officium per-
sonaliter exequi deberemus, tamen multa tam ardua et assidua ne-
gocia tam magna quibus sumus nunc prepediti in [illegible]

sancte Gneznen. ecclesie mediante consilio conscripti sunt in causa
generali prescripta et subscripta desiderantes toto conamine
adimplere, cumque eciam fratribus nostris nobis in Christo dilectis Capi[tulo]
nostre Gneznen. ecclesie deliberacione prehabita diligenti et trac
tatu eciam eciam pluries repetito solempni, consubmissis
meliora prospicientes nec dubitantes ea nobis et Metropoli
nostre ac provincie Gneznen. ecclesie, nostris quoque Suffraganeis
et eorum ac nostris clericis profutura et subditis locum officiatus
nostre Gneznen. tocius Metropolis et Provincie in Gneznen.
Civitate vel in qualibet parte nostre diocesis ubi nostri Suffraganei
et eorum subditi in causis seu negociis suis adire et ad
curiam metropolitanam devolvere facilem habebunt accessum
nominando eligendo constituendo et ordinando duximus et futuris
nostris temporibus esse volumus certum perpetuum et per Vicarium
in spiritualibus generalem ac officialem nostrum et sancte nostre Gnezn.
ecclesie Venerabilem fratrem nostrum carissimum dominum Nicolaum Strosberg
dicte ecclesie nostre Gneznen. prepositum priorem et impositum de
cuius legalitate et sufficiencia experti sumus in nomine et nostre
Gneznen. ecclesie et Provincie seu Metropolis eundem eligimus
nominamus ordinamus constituimus et esse volumus Vicarium
generalem in spiritualibus et officialem in hiis scriptis sibi Civitate
Gneznen. vel alias ubi voluerit pro officialatu et vicariatu huiusmodi
exercendo inpeta et secundum ordinacionem iuris canonici disposicionem
et ad reddendum iura et iusticiam querulantibus in ibi presidendo

in Causis quibuscumque ad nostrum officium spectantibus committentes
eidem domino Nicolao predicto vicario et officiali nostro ac eciam Ecclesie
Ecclesie huiusmodi vicariatus et officialatus officium quod in omnibus et
singulis causis tam primis quam matrimonialibus ad nos et
sedem nostram metropoliticam per appellacionem seu quouismodo
alios de iure vel consuetudine devolutis possit et debeat
procedere in eisdem committimus et dimisimus et iurisdiccionem et
Consistorium Ecclesiasticum in [illegible] et Civitatibus quibuslibet
cuiuscumque Status vel ordinis competentem libere exercere Salua
iurisdiccione Capituli nostri Ecclesie prelatorum et Canonicorum
quos iudicandos per nos vel illum cui hoc commisimus per
literas nostras specialiter specialiter reservamus Appellaciones quoque
ad nos et nostram sedem Ecclesie metropolitanam per quoscumque
recipere diffinitiuas sententias diffinitiuas seu interlocutorias
ptat [illegible] confirmare vel infirmare per se vel alios Excommunicatos et
absoluere et Excommunicatos et absolutos mandare
publice nunciari et Rebelles [illegible] [illegible] sicut
prout ordo iuris et interualla temporis exigunt aggrauare
cohercere penitus carceribus mancipare detinere absoluere
et beneficiis suspendere Atque omnia et singula iudicialia
facienda concedenda que per nos et nostram personam iudicarentur
fieri et exerceri debent et possent eidem domino Nico-
lao predicto vicario in spiritualibus et officiali nostre Ecclesie
Ecclesie damus et concedimus tenore presencium plenariam et
omnimodam facultatem Per hoc autem Eciam quoque
premissa vel aliquod premissorum personaliter [illegible]
exercere potestatem quomodolibet premissa et Commissa sibi
minime nolumus iudicare In cuius rei testimonium Sigillum

nunc magnis pendentibus est appensum. Actum et
datum Gneznae in Capitulo nostro generali presentibus dominis
Congregatis in domo domini Bartholomei Slawbori
Canonici Gneznensis. Die Mercurii vicesima
prima Mensis Octobris. Sub Anno
domini Millesimo Trecentesimo Nona
gesimo Quarto. Indictione secunda. Pon
tificatus Sanctissimi in christo patris et domini
nostri domini Bonifacii divina dei providentia
pape noni Anno quinto. presentibus ibidem Vene
rabilibus fratribus nostris dilectis tunc dictum
Capitulum facientibus. Jaroslao Archidiacono.
Alberto Jastrzambetz Scolastico.
Nicolao Strzeskonis Thezaurario.
Nicolao Plenanszek Cancellario.
Boguslao de Opocz. Kaniczien.
Paulo de Slachtzino Lubucen.
Scolasticis. Bartone Slawbory
Jaroslao de Chomyna. Jacobo Paluka.
Henrico Bela. Johanne Precza Sancti
Georgii Castri Gneznensis. et
Laurentio de Lunycolb. et Martino de
Laurenczicze Canonicis prefate Ecclesie
Gneznensis. Testibus ad premissa

Die vero eodem veneris videlicet decima septima
mensis Maii predicta hora quasi septima et Con-
sistorii Gneznen. Anno Indictione Pontificatu et
loco quibus supra prefato honorabili viro domino Boguslao
vicecustodi et Altarista Gneznen. locumtenente in Absencia
prefati domini Nicolai Strosberg prepositi vicarii et
Officialis et nomine ac vice ipsius virtute et auctoritate
Commissionis seu surrogacionis superscripte eiusdem domini
Officialis Iudice ad iura reddenda pro tribunali in iudicio
sedente. Comparentibus quoque coram eo prefatis domino Nicolao Lupo
procuratore pro se et magistris Petro Alberti et Buskone
Martini duorum predictorum procuratorum principalibus et nominibus eorundem
et quolibet ipsorum principalium pro parte sua interesse. Deinde
magister Petrus principalis domini Alberti predicti et procuratorio nomine eiusdem
satisfaciendo termino suo quandam exceptionem contra procuratorem
parti sibi adverse cedulam inscriptam annotatam in iudicio
obtulit petens easdem admitti ad probandum. Quadam vero
vero incontinenti magister Busko principalis domini Alberti Martini
et pro interesse eiusdem copiam exceptionis huiusmodi per
ductam sibi decerni et terminum competentem ad replicandum
contra easdem exceptiones per prefatum dominum Boguslaum
locumtenentem iudicem prefigi cum instancia postulavit.
Tandem vero supradictus dominus Nicolaus Lupus procurator
asserens se potestatem ad causam huiusmodi et ius ac partem suam
defendendum et procurandum habere nec posse petiit ius suum
sibi salvum et illesum reservari ac interesse suspendi

dominus Boguslaus locumtenens presidet iudicio

magister Petrus producit exceptiones contra procuratores Alberti et Martini

N. Lupus petit suum interesse suspendi

Istud est procuratorium debitum sibi in principio registri ut apparet ex desponsacione ... quia procuratorium ... xx decembris octobris in registro

In nomine domini Amen. Sub Anno Nativitatis eiusdem Millesimo Quadringentesimo quarto Indictione duodecima Pontificatus Sanctissimi in christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina dei providencia pape Noni Anno eius quintodecimo die lune xx quinta Mensis augusti hora nona vel quasi

In Curia Reverendissimi in christo patris domini ac domini Nicolai dei gracia Archiepiscopi sancte ecclesie Gneznensis sita circa ipsam ecclesiam in Summo Gneznensi Mei notarii publici et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia Constitutus personaliter venerabilis et Religiosus vir dominus Paulus prepositus una cum fratre suo Stanislao professo Monasterii Tremesnensis ordinis sancti Augustini Canonicorum regularium omnibus modo via iure causa facto et forma quibus melioribus potuit et validius valet debet fecit Constituit nomine suo et totius Conventus et solempniter apud Acta Consistorii Gneznensis causarum ordinavit Venerabiles viros Magistros Cristinum de Zytholubie Advocatum consistorii Gneznensis et Petrum de Pamprzicz absentes tamquam presentes in suos veros et legitimos et indubitatos Sindicos et procuratores Actores factores et negociorum suorum gestores et nuncios speciales et generales Ita tamen quod specialitas generalitati non deroget nec econtra in causa et causis qua

et spuals monet et mone intedic Nobli Sandzinogio heredi de Sturkij, et alijs quibuscumque homib tam secu laribus quam spualibus, seu que utitur tenuit dei et esse spemit. Cora dey h dno Nicolao Strzesz come Machzmaria Can^co et Offic Gnezney.
Dans et concedens dictus dns sponsus Lazenczsy dixit suis pcurib et Sindicis plenum et spale ma datum liberum et omnimodam ptatem in dicti causa et causis cora quibuscumque seu quibuscumque Judice vel iudi cibus ordinarijs delegat subdelegat Commissarijs et eor surrogat aut surrogandis et locutency dat vel dandis deputat seu deputandis Et signat coram prefato dno Nicolao Strzesz Can^co et Offic pdco et quolz suo locutency Agendi defen dendi libellum seu libellos et quascumque petitiones sumarias dandi et offerendum et recipiendi lite seu lites contestandi Juramentum de Calumpnia vitanda et veritate dicenda seu quodlibet aliud licitum et honestum sacramentum in anima ipsius constituent prestandi et ex ceptiones dari et contestari atque prestari videndi ponendi et Articulandi positionibus et Articulis videndum positionib et Articulis videndi et videri petendum et videndi, repetendi producendi et trisciendi. Testes et munimenta et probatas alias producendi et expedires producta impugnandi et reprobandi contra et destitus

ac exceptionis formas obiciend(um) excipiend(um) replicandum
duplicandum triplicand(um) et ad solempnitatem iuris quadrupl(icandum)
allegand(um) concludendum et concludi petend(um) formas tam
diffinitivas quam interlocutorias et quaslibet alias pronuncia-
tiones et decreta ferri et pronunciari petend(um) et audiend(um)
et ab ea vel eis et quocumque alio gravamine illato vel co-
minato in iudicio vel extra appelland(um) et provocandum
appellationem huiusmodi insinuand(um) et notificand(um) apostolos petend(um)
et recipiend(um) ac causam appellationis prosequend(um) Be-
neficium absolutionis quatenusque forma exceptionis ab homine
vel iure inflicte ac restitutionem in integrum et quodlibet
aliud auxilium opportunum impetrand(um) et obtinend(um) in
iudices et loca conveniend(um) suspectos recusand(um) et re-
cusand(um) terminos et dilationem petend(um) et obtinend(um) cautionem
ydoneam et fideiussoriam dand(um) et ponend(um) et a parte
adversa dari atque poni videnda et recipiend(um) expensas
in lite huiusmodi factas taxari videnda et super eis iurand(um)
et recipiend(um) quitationem de percept(is) et de liberatis non pe-
tendo dand(um) et faciend(um) protestationes quaslibet necessarias
et copias tam in iudicio quam extra faciend(um) postu-
land(um) et recipiend(um). Unum vel plures procuratorem et procuratores
semel et pluries et totiens quotiens opus fuerit et
sibi melius videbitur expedire loco sui substituend(um)
et eos(dem) revocand(um) ac onus procurationis in se reassumend(um)
presenti mandato primo in suo robore duraturo. Et generali

omnia et singula faciendi gerendi procurandi et exercendi que in premissis et circa premissa et quodlibet eorum necessaria fuerint seu quomodolibet oportuna et que ipsemet Constituens faceret seu facere posset si in eisdem personaliter interesset Etiam si mandatum exigant speciale. Promisit insuper. dictus dominus Constituens michi notario publico infrascripto solempniter stipulanti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest interirit seu interesse poterit quomodolibet in futurum omnia et singula que per dictos eius procuratores et Syndicos seu Substitutum vel substitutos ab eo vel eorum altero in premissis et quolibet premissorum Acta gesta vel procurata fuerint rata grata atque firma perpetuo habere et tenere et nunquam contravenire. Nec non Judicio sisti et judicatum solvi dictos procuratores et Substitutum seu substitutos et eorum quemlibet ab omni onere relevare satisdandi sub omnium bonorum suorum presentium et futurorum mobilium et immobilium obligacione et ypotheca. Acta sunt hec Anno Indictione Pontificatus die mense hora et loco quibus supra presentibus ibidem testibus Andrea notario domini ipsius Trzemesczy clerico Ploczensis diocesis et Petro familiare dicti domini pauli prepositi Trzemesczy

(Marginal notes:) xiii Supplicationi; Supplicationi; xiii; ... domini ...

Nicolaus Stryxtonis Thezaur[arius] Can[onicus] et Offic[ialis] s[an]c[t]e eccl[esi]e Gneznen[sis] di-
scret[is] viris .. Ebdomadario [illegible] Collegiat[e] eccl[esi]e s[an]c[t]e Crucis [illegible] localis
presbiteris curat[is] et no[n] curat[is] p[er] Civitatem et dyoc[esim] [illegible] ubilibet constitu-
tis quibus presentes fuerint exhibite Salutem in d[omi]no. Et p[rese]ntibus iudicialiter intimamus p[ro]p[ter] studio
[illegible] diligenciam ad singulos. Hodie nobis auctoritate Aplo[rum] reverencialium [illegible]
[illegible] d[omi]ni leonardi de [illegible] [illegible] et Offic[ialis] [illegible], cuius [illegible] suspe[n]sive
dependenti appellacionis Appellans ad Sedem Aplica[m] et ad Curiam [illegible]
Gnezn[ensem] [illegible] d[omi]num [illegible] Ber[illegible] Ber[illegible] [illegible] eccl[esi]e s[an]c[t]e
Crucis [illegible], a quadam diffinitiva que contra ipsum [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] Johannis Baltheri [illegible] [illegible] voluntatis bone
memorie d[omi]ni [illegible] [illegible] Can[onici] eccl[esi]e s[an]c[t]e Crucis [illegible] Actorem
[illegible] ~~et [illegible]~~ d[omi]num [illegible] Ber[illegible] [illegible] eccl[esi]e s[an]c[t]e Crucis [illegible]
[illegible] sex florenos p[ro] bone memorie [illegible] d[omi]ni [illegible] [illegible]
ad sepulturam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] que [illegible] [illegible] d[omi]ni [illegible] ad sepultur[am] [illegible] et [illegible]
mortem [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] p[ro]pter et [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Can[onici]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]
Johannem [illegible] [illegible] sue ultime volu[n]t[atis] [illegible] disposicionem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible]
[illegible] d[omi]ni Johannis Balth[eri] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sex florenos
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] Appellans [illegible] d[omi]n[u]s
leonardus Offic[ialis] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], nobis
p[er] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Consistorii
[illegible] Gnezn[ensis] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ est [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Johannis Balth[eri] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Appellans [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
ad [illegible] [illegible] diffinitivam [illegible] [illegible] [illegible] Nos [illegible]
laus de Stryxtonis Offic[ialis] [illegible] peticionem [illegible] [illegible] Petri
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] attendentes. [illegible] [illegible] peticio [illegible] est de
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] s[an]c[t]e [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Can[onici] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible] [illegible]~~ [illegible] que [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Johannis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] eccl[esi]e s[an]c[t]e Crucis et in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nobis [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et nos [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et Consistorii [illegible] Gnezn[ensis] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[Margin:] et diffinitiva [illegible]

[Margin:] d[omi]ni Can[onici] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] florenos

[Margin:] [illegible] [illegible] [illegible] d[omi]ni [illegible]

comparent, ad dicendum et opponendum quidquid dicere et opponere voluerint contra appellationem interpositam et prosequendam coram nobis vel substituto, necnon ad procedendum et procedi videndum ad omnes et singulos actus et terminos judiciarios gradatim et successive debitis dilationibus precedentibus et adiunctis ad conclusionem usque diffinitivam inclusive, cum intimatione quod sive comparuerint sive non contra eum mero de jure [illegible] et [illegible] ad omnia et singula premissa et ad [illegible] que in premissis et circa ea fuerint necessaria fuerit. Post quam quidem [illegible] dicta pendentia de die in diem continuandi et quidquid in premissis fecerit per [illegible] patentes litteras [illegible] presentibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sive [illegible] [illegible] [illegible] testimonium premissorum [illegible] [illegible] sibi et publici per notarium infrascriptum mandavimus [illegible] officii sigilli nostri appensione communiri. Acta et data [illegible] in [illegible] [illegible] anno domini M° CCCC° [illegible] indictione [illegible] pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini [illegible] divina providentia pape [illegible] anno [illegible] die [illegible] mensis [illegible] hora consistoriali [illegible] / presentibus etc.

Subdelegationis forma

Johannes [illegible] [illegible] [illegible] et officialis curie [illegible] judex et commissarius unicus et [illegible] infrascriptus a sede apostolica [illegible] specialiter deputatus venerabili viro domino officiali [illegible] [illegible] curie [illegible] [illegible] et [illegible] in dicta civitate. Et mandatis [illegible] apostolicis firmiter obedire. Litteras sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini [illegible] divina providentia pape [illegible] [illegible] vera bulla plumbea [illegible] cordula canapis more Romane curie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] non abrasas nec in aliqua sui parte suspectas [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] principalis et principaliter in dictis litteris apostolicis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicum [illegible] [illegible] [illegible] subscriptum et signatum est [illegible] plenam fidem. [illegible] [illegible] [illegible] publici et [illegible] infrascripti presentis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / Nos Johannes [illegible] et officialis [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] et curie [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] apostolicarum et contentorum in eisdem predictis [illegible] et [illegible] et [illegible] apostolica [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] apostolicarum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apostolicarum [illegible] et [illegible] [illegible] apostolica [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et testimonium premissorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per notarium [illegible] infrascriptum [illegible] et publici [illegible] [illegible] officii sigilli appensione [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ut in aliis.

[illegible] subscriptio notarii

tenor alius responsionis in libellum
per actorem in causa appellacionis

Nicolaus Strzeschowe [illegible] discret[illegible] viri [illegible] Chori [illegible] necnon
[illegible] prothonotarius ~~[illegible]~~ in B et in L [illegible] et aliis presentibus [illegible]
in domino. Et [illegible] sedem [illegible] [illegible] [illegible] studiose diligentiam [illegible]
per dominum [illegible] [illegible] Apostolice [illegible] [illegible] [illegible] D. S. [illegible] et
[illegible] super appellacionis parte [illegible] et [illegible] [illegible] Bern. Sydel
[illegible] in S. [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] diffinitiva [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] Johannem
Rosla [illegible] in S. et [illegible] [illegible] [illegible] super [illegible] allodiali
et [illegible] [illegible] et aliis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] predicto Johanne Rosla et [illegible] eundem Bernhardum Sydel [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible] Magistrum [illegible] advocatum [illegible] Consistorii [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dicti Bernhardi Sydel [illegible] [illegible] [illegible] nobis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] petitionem dicti Magistri B. contra Johannem
Rosla [illegible] et [illegible] quod [illegible] dicere et opponere [illegible] appellacionem [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] et [illegible] [illegible]
ad [illegible] et singulos actus et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Literas [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] Magister B. [illegible]
in judicio [illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible] Literas [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] sigillis [illegible] sigillatas et [illegible] [illegible] Consistorii
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti Johannis
Rosla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appellacionem [illegible] dicere et opponere
libellum seu petitionem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] eundem Johannem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad respondendum
dicto libello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Consistorii [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti Magistri
B. [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Magister B. [illegible] [illegible] [illegible] Literarum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sigillatas et [illegible] et in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Consistorii [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dicto libello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dicti Bern. Sydel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] dicti Magistri
B. [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] eundem Jo. [illegible] [illegible] et ultra
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eundem Jo. [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible]
ac aliis locis et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] singulis diebus dominicis et festivis [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et quidquid in premissis fecerit [illegible] ratum gratum [illegible] et appositionem [illegible] notarii et sigilli [illegible] omnia et singula [illegible] in testimonium premissorum [illegible] sigilli [illegible] et actum [illegible]

Sententia diffinitiva super impignoracione [illegible] Blesze
per Consistorium [illegible]

In Christi nomine Amen. [illegible] et commissarius [illegible] et [illegible] de Blesze [illegible] et N. de [illegible] et [illegible] super impignoracione [illegible]

[illegible]

[illegible] ... Laurentius Lay[illegible] ... inter

Stanislao & Obrenga ordinaria acta

[illegible] Anno domini [illegible] Nicolaus Strzeszewy [illegible] ad instantiam discreti viri domini Stanislai [illegible] et [illegible] ad audiendum [illegible] et ad [illegible] terminum peremptorium [illegible] Laurentius [illegible] Stanislai [illegible] Magister [illegible]

[illegible]

ad tollarium [illegible] et [illegible] nebriati sit [illegible] et [illegible] Jarius [illegible]

[illegible]

[illegible]

Causa diffinitiva Bregen. Capli
super desercione Appellacionis.

In ~~nomine~~ nomine domini Amen. Quia nos Nicolaus [illegible]-
conis Thezaurarius Capli et Offic. sancte ecclesie Bregensis sup-
plicata nobis et prius recepta ~~Appellacione iusta [illegible]~~
~~[illegible]~~ sub Auenticam Appellacione Reuerendi domini [illegible] patris in domino domini Lamberti(?) de [illegible]
~~sub [illegible] et [illegible]~~ ut sedis metropolitane et Curiam Pape / sed primo et
ecclesie Bregensis / appellantes honeste domine Anne vxoris Albertj [illegible] offic. [illegible]
[illegible] et Johannis filij eius in [illegible] morantium [illegible]
dyoc. suspenso / A sententia diffinitiua ~~[illegible]~~ dicti domini
Lamberti Offic. [illegible] / in ea que [illegible] ipse inter Thezaurarios
et Curispectiones [illegible] dictos .. dominum [illegible] plebanos
et Capitulum ecclesie Collegiate sancti [illegible]
in [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~ dictam Annam et
Johannem filium eius in [illegible] de et super dualibus [illegible]
[illegible] per [illegible] alias Theolonium de [illegible]
et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
Capitula ecclesie Bregensis. dominos et assignans et [illegible]
per [illegible] [illegible] ordinem [illegible] / [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] / [illegible] [illegible] dominum
[illegible] plebanos et Capitulum ecclesie Bregensis. ad comprehendum
[illegible] omnibus et singulis Actis Instrumentis [illegible] et
[illegible] quibus in ipsa causa uti et se iuuare vellent /
~~[illegible]~~ ad [illegible] et [illegible] [illegible] dicti et [illegible]
[illegible] / causam Appellacionis [illegible]. Ac [illegible]
[illegible] nostris [illegible] ad [illegible] et [illegible]
ad omnes et singulos Actus et terminos Judiciales [illegible]
et successiue et usque ad [illegible] causam Appellacionis [illegible]
[illegible] / ad [illegible] terminum et peremptorium [illegible] competentem
per [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] / coram nobis / [illegible] [illegible] Curispectionis [illegible]
[illegible] de [illegible] Aduocatus Consistorij [illegible] Bregen. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Johannis [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] dicte Anne et Johannis filij eius in [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ constitutionis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nobis apud Acta cause [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] (tam [illegible] ad [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Comparens [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et
Consistorij Bregensis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] ~~et~~ in [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] dominum [illegible] plebanos et Capitulum Bregen.
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Eo [illegible]

Johannes
[illegible]

Post cuius quidem libelli oblacionem Circumspectus vir magister Petrus de
Zandthoven advocatus dicti Consistorii nostri Brugensis et procurator ipsorum
[illegible] dominorum decani certorum que canonicorum et plurium ac Capituli
Brugensis decanum quidem procuratorio mandato nobis est fide plena
[illegible] dicte [illegible] max et [illegible] eadem [illegible] Audito
nomine procuratorio citra tamen appellacionem [illegible] nec competens
[illegible] et partis sue quam sibi copiam productorum per nos
decerni et sibi ad dicendum contra eadem producta assignari postulavit
que sibi decreta copia ad [illegible] [illegible] diem peremptorie tenendam
[illegible] duximus statuendum Vnde die advenien~~te [illegible]~~
~~[illegible] plurium et [illegible] capituli [illegible]~~
~~[illegible]~~ dicti domini Anne et Johannis filii eius de Zedelghem [illegible]
[illegible] Lecto nobis comparente dicto Paulus
~~[illegible]~~ sue satisfactionis tenendi ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ dicti domini [illegible] Officialis ~~[illegible]~~ [illegible]
obstante et [illegible]
dicti magistri Petri et partis sue copiam decreta dictorum replicandum
[illegible] dictus magister [illegible] peremptorie ad [illegible] diem peremptorie
duximus concedendum Vnde die [illegible] et dicto magistro Petro
dictorum dominorum Capituli Brugensis et [illegible] de Zedelghem dicti
domini Anne et Johannis filii eius in [illegible] nobis [illegible]
[illegible] principalis [illegible] [illegible]
comparentibus [illegible] magister Petrus [illegible] diffinitive
[illegible] dictorum domini [illegible] de [illegible] [illegible] officii
[illegible] in [illegible] et [illegible] sigillo [illegible] signis
[illegible] [illegible] de [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] statuta [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] repelli [illegible] diffinitivam
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini [illegible]
et ~~[illegible]~~ Johannem filium eius Appellantem [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ ad [illegible] officii [illegible] et [illegible]
[illegible] postulante dicto magistro [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] et dictum magistrum Petrum ad [illegible] libelli [illegible]
[illegible] et postulante dicto que magistro [illegible]
[illegible] diffinitive [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible]
dictis partibus petentibus et consentientibus ad [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] postulantibus [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] duximus statuendum
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] magistro Petro de Zandthoven
[illegible] dicte Capituli Brugensis [illegible] [illegible] de Zedelghem
[illegible] dominorum Anne et Johannis filii eius principalis [illegible] partibus
[illegible] nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
productis et allegatis [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] postulantibus Nos [illegible] officialis Brugensis
[illegible] [illegible] et diligenter inspectis [illegible] et singulis [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] productis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dictis partibus petentibus [illegible] [illegible]

Circumspecto viro [illegible] [illegible]
[illegible] de Brugensis [illegible]
dicto magistro [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nobis
[illegible] [illegible]

~~[illegible] [illegible] [illegible] Capituli Brugensis~~

Replicatoris ~~[illegible]~~ [illegible]
in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

Intitulacionem quidem instrumenti eiusdem et punctuacionem ac firmacionem et corroboracionem. ut sequitur in hunc modum
Ordines per tribunali de iurisdicionis consilio etc.

Quamquidem ... in manibus recepit prefatus ... magister Petro ... Maioris Bergen ... contractus ... ad ... evangelia ... eidem ... pro parte ... Anne et Johannis filii eius ... et ... [illegible] ... ipsum ... habuisse ... et corporale iuramentum ... ad ... eorum et singulorum ... et ... in prius scriptum ... Nicolaus ... [illegible]

~~[illegible]~~ ... et publici ... sigilli ... littera latina ... punctuata ... Nicolaus ... Bergen ... mensis Aprilis sub anno domini millesimo ... indiccione ... pontificatus ... anno ... et ... presentibus ... Thoma de ... et Bartholomeo de ... Advocato Consistorii ... Bergen testibus ad premissa ... Bergen ... sub anno domini millesimo ... indiccione ... pontificatus ... Consistorii ... presentibus ... Nicolaus ... Altaris Bergen ... de ... notario publico et Stephano ... de ... Bergen et ... testibus ad premissa et ... de ...

Relacionis super homicidio

Nicolaus Otzestorus ... et Officialis ... Bergen ... publicus ... ad ... et ... notarium de ... consilio ... et ... ut ... singulis ... in districtu ... et ... Bergen ... Nicolaus ... Johannis ... Bogustalon ... in ... Bergen ... et ... Johannis ... et ad ... ad plenam ... Johannes ...

Margin notes:
et de ... patrimonii
... sua ... prout ... et ...
... cum ... et ...

Cr. ... apta

et mei Officii / sibi tres articulos exponi deponimus super mortificacionem et
declaracionem decretorum incidencium / Quia quidem dominus Johannes in mea presencia con-
stitutus allegavit quod eo tempore et die quibus dicti Nicolaus clericus et Bagustaba
[illegible] [illegible] decretum [illegible] emisissent / petens suus et eorum sui defensores
maioris [illegible] locum [illegible] ubi dictum est [illegible] abfuerint / nec umquam
[illegible] aliquid [illegible] vel [illegible] / plenius ad premissa / Super quo idoneis testibus
[illegible] per eundem dominum Johannem coram productis ad informandum animum
meum in [illegible] ipsis quod per nos informacionem per receptum / et diligenter
examinatis / Et quia sufficienter per informacionem dicti domini Johannis et ipsius
testium eius [illegible] constitucionem et plenarium [illegible] / Idcirco dominus Jo-
hannes in premissis iusticiam [illegible] et [illegible] / Ideo ad [illegible]
[illegible] et aliorum supplicaciones super hoc sibi [illegible]
Christi nomine invocato [illegible] [illegible] et formam quibus potuimus
et debuimus ac efficacius possumus et debemus pronunciamus declaramus
et decernimus ac [illegible] pronunciamus decernimus et declaramus
[illegible] domini Johannis nullum [illegible] premissorum [illegible]
et [illegible] [illegible] / In quorum omnium et singulorum fidem
et testimonium premissorum presentes literas seu presens instrumentum publicum / [illegible]
[illegible] decreti et declaracionis [illegible] [illegible] [illegible] per
Nicolaum notarium publicum [illegible] scribi et publicari
mandavimus [illegible] Officii [illegible] appensione iussimus communiri / Datum et Actum
Brunne [illegible] [illegible] [illegible] Anno domini Millesimo quadrin-
gentesimo quarto / Indiccione [illegible] pontificatus sanctissimi in Christo patris et
domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni Anno
Anno eius xv die lune // [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Bagustaw [illegible]
[illegible] [illegible] Altaristis [illegible] Brunensis / Petro de [illegible]
Petro de Bruna [illegible] de [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] testibus ad premissa /

Apostoli [illegible] in causa [illegible]
domini Johannis Lesta super Anno gracie

Sanctissimo in Christo patri et domino meo metuendissimo domino Innocencio
digna dei providencia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summo ponti-
fici pape septimo / Nicolaus [illegible] Lay et Officialis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] cum humili obediencia [illegible] ad pedum oscula
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] et [illegible]
[illegible] Apostolos et Apostolorum ad sedem [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et singulorum singulos [illegible]
[illegible] ecclesie sancti Johannis [illegible] [illegible] / et [illegible] Johannem
Lesta [illegible] et [illegible] / Dicte ecclesie sancti Johannis [illegible]
de et super Anno gracie [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Apostolus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Johannes
[illegible] Lesta ac aliis qui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et contra predicta Articulos quosdam in uigore principalis libelli parte utriusque hincinde [illegible] oblatos ~~[illegible]~~ / liteque super eisdem legitime contestata iuramento calumpnie subsecuto, positionibus et articulis hincinde oblatis ipsisque receptis / et super eisdem articulis nonnullis testibus a parte utriusque productis ipsisque rite receptis / et examinatis / et subsequenter eorundem testium dictis et depositionibus sollempniter publicatis / aliisque priuilegiis iustis litteris scripturis et munimentis / quibus dicte partes uti et se iuuare voluerunt hincinde productis et eorum causa producta [illegible] utriusque partis exceptionibus aliisque scripturis et iuris allegationibus oblatis. Ad omnes alios actus et terminos iudiciales usque ad et successiue / [illegible] dilationibus [illegible] ac de iure seruatis seruandis tandem conclusione subsecuta, visis et diligenter inspectis omnibus et singulis actis in ipsa causa deductis, attestationibus testium predictorum necnon iustis priuilegiis litteris scripturis et munimentis per dictas partes coram nobis productis ipsisque rite recognitis et examinatis [illegible]. Deliberatione prehabita diligenti deum que prae oculis habentes nostram in scriptis tulimus diffinitiuam sententiam ut sequitur in hunc modum / Christi nomine invocato / sedentes pro tribunali / Quia causa diffinitiuam [illegible] et [illegible] fuit et est parte dictorum dominorum [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] audiencia. Et ipsius sedis Appellationem [illegible] [illegible] Appellationi et Appellatis [illegible] [illegible] postulatis [illegible] Appellationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sententiam [illegible] [illegible] [illegible] singulis defendimus dictis Appellantibus / et Appellatis petentibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Appellatis concedendos. Et tum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] statuendo. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras seu presens instrumentum publicum per [illegible] notarium publicum [illegible] ~~[illegible] et~~ [illegible] [illegible] [illegible] et publicari mandauimus et nostri Officialatus sigilli appensione iussimus communiri. Datum et Actum in [illegible] Gneznen[si] [illegible] [illegible] [illegible] Anno domini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mensis Januarii [illegible] [illegible] [illegible] vel quasi / die [illegible]

Sententia diffinitiua in causa domini Johannis Lesla [illegible] [illegible] per Appellationem [illegible] [illegible] [illegible]

In nomine domini Amen. / Nos Nicolaus [illegible] [illegible] et Officialis [illegible] [illegible] Gneznen[sis] per hoc presens instrumentum publicum nostram diffinitiuam sententiam [illegible] continens [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Auctoritate [illegible] [illegible] [illegible] domini [illegible] Leonardi de [illegible] [illegible] et Officialis [illegible] [illegible] [illegible] sigillo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] sigillata super Appellatione ad sedem Metropolitanam Gneznen[sem] / parte dictorum dominorum [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnium et singulorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Johannis [illegible] sententia diffinitiua [illegible] domini Leonardi Officialis [illegible] in causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] dominum Johannem Lesla [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Johannis in [illegible] [illegible] super [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] per [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

pte litteratum exaltera, pro dicto domino Johanne Lasla, et tunc dictos dominos eius et suc-
cessores terre ... Johannes ... laici ... Nos ... Illuminatum ... magistrum
Bustone de Zytkowicz Advocatum causarum Consistorii nostri Gneznensis. Primum
... et tunc ... duorum ... ... de cuius procuracionis mandato per eta-
sinum publicum constabat ... , instancia dicti Magistri Bustone instante
et petente ... dominum Johannem Lasla ad comparendum ... et
singulis Actis Instrumentis ... et ... in ipsa causa Acti-
... et ... dicendum et opponendum ... quod
... et opponere ... tunc Appellacionem ... ad ...
... vel ... ad procedendum et per nos procedi ... in ipsa causa ad
omnes et singulos Actus et terminos Judiciarios gradatim et successive et
usque ad ... sentencie diffinitive inclusive ... ad ... peremptorium
competentem ... ad nos ... per nos ... Literas ... lite
... Quoquidem termino adveniente, nobis tunc ... terre
Gneznensis ... in loco Gneznensi ... Honorabilis
domino Bogusslao ... et ... Gneznensi ... mandato
nobis ... et ... nostrum ... dei gracia
sancte Gneznensis ecclesie Archiepiscopi ... causas ... cogni-
... et appellacionum ... de Jure ... et de ... auctoritate
ad sedem metropolitanam Gneznensem ... commissum in hac ... | ad Jura reddenda causasque audiendas in Judicio
audiendas ... loco ... pro tribunali sedente, Magistro Bustone pro dicto Nicolao
parte sua, et ... Magistro Petro de Zambrzesky. Advocato ... in
Consistorio Gneznensi ... Johannis Lasla ... de cuius
procuracionis mandato nobis per instrumentum publicum ... Judicialiter
comparentibus, dictus Magister Busto ... Literas ... in
... et ... in Judicio ... , sibi et dicto Ma-
gistro Petro ... et peremptorium tunc ad ... et respondendum li-
bellum ... per ... Boguslaum ... postulavit, quem
dictus dominus Bogusslaus ... ad ... diem ... /
... dicto termino ... libellandum ... coram nobis ... tune
ad ... Gneznensem ... sedente comparentibus
Magistro Busto ... et ... Magistro Petro ... duorum
... Johannis Lasla ... procuratoribus ... coram nobis ... | duorum
... dictus Magister Busto ... libello
... sive peticionem ... in scriptis ... tenore ... sequitur
... [illegible] ... Quoquidem libello ... et ... ob...
... Magister Petrus ... sibi ... et tunc ad
... tunc et ... ad ... libellum offerendum
... postulavit ... de ...
petita ad ... diem ... terminum ... Magistro
Bustone ... et Petro Lasla ... procuratoribus dictorum
... coram nobis ... pro tribunali sedente Judicialiter comparentibus ... dictus
Magister Petrus ... satisfaciendo termino libello ... peticioni ...
... tunc ... ad ... sub hac forma ... [illegible]
... libelli ... coram nobis ... ad
... libellos ... et ... negative ... contestando
... et ... per nos assigna-
ri et de ... ad ... terminum ...
postulavit ... peremptorium ... , Quo die adveniente ... Magistro Busto
... et Petro Johannis Lasla procuratoribus ... duorum predictorum

ter nobis in iudicio comparentes quilibet eorum in alterius negotiis. et in suo libello
porrectionem assumendis fieri etc. et petendi petita fieri etc. mutuo et ad
primarum eiusdem Henrici libri concessionem sub invicem [illegible] q. de [illegible]
intimanda et mutuo dicenda in termino huiusmodi, causae tertius[?] sententias procurantes prestitas ad[?]
mandatis utrimque prestitere corporale, petentes ad eius ad ponenda et articulanda
pone q. et articulum induci per nos assignari quorum partibus petentibus ad secundum
terminum peremptorium competentem duximus assignandum. Consequenter eciam et aliis terminis
continuatis prefatis Magno Bustone ~~[illegible]~~ et Petro dicto ~~[illegible]~~ in
~~iudicio personaliter comparentibus ponens et articulos Henrici [illegible] fieri~~
~~quibus sub [illegible] per [illegible] eorum in [illegible] [illegible] ad~~
~~[illegible] [illegible] articuli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~
~~[illegible] [illegible] ad dicendum contra eosdem ponens et articulos [illegible] assignari~~
~~et dicto Leonardo [illegible] [illegible] [illegible] ad secundum terminum [illegible] et prefato~~
Busto sicut et prius super ponens et articulos. et Petrus de Zamchesth[?] eorum
et singula citra dictis dicto Leonardo Offer Veraci in prima instancia producta
pro articulis repetendis instanter produxerunt petentes mutuo ad dicendum contra
ponens et medium articulis ut prefato Henrico producentis et medium admitti
cessit terminum prefato domino Leonardo assignari quo demum dictus Leonardus duxit et
assignandum ad secundum terminum peremptorium videlicet. Insuper eciam prefatis Magno
Bustone ~~[illegible]~~ Antonio et Petro dicto Johannes Lasta partibus principalibus
procuratoribus nobilis [illegible] ad Lucinae[?] Bugney[?] filiae respectivis prefatis in
iudicio personaliter comparentibus et ipsorum [illegible] ponens et articulos eiusdem partis
quibus producerunt falsas ponens et articulos per ubinque nos tradere mutuo
[illegible] videbantur. Consequenter q. ponens primo producens in aliis terminis
ad hoc prefixis continuatis comparentibus Petrus per instrumentum et sollempne
causa et [illegible] suorum quorundam [illegible] ~~[illegible]~~ diffinitiva prefatum dominum
Leonardum Offer Veraci in eo huiusmodi per dictum dominum Johannem Lasta et contra
incommodo [illegible] [illegible] late sigillatum eiusdem domini Leonardi Offer in
pendulo per [illegible] dependentem duplicatum petens eandem dominum confirmari
et Busto Acta in prima instancia coram eodem domino Offer Veraci in eadem
Actitata producerunt et petentes Henricum corpus productorum
eidem partis opus esse ad dicendum contra necnon ad producendum eiusdem et
singula prima ipsorum quibus uti vellent ~~[illegible]~~ et ad concludendum et con
cludendi in ipsa causa medium per nos assignari postulantes quae ipsis ad secundum
terminum diem peremptorium competentem duximus assignandum. Qua die venien
te ~~[illegible]~~ in iudicio personaliter prefatis Magno Bustone de
Zycholdici[?] ~~[illegible]~~ Antonio et Petro ~~[illegible]~~ Johannis Lasta partibus
principalibus dictorum auctorum comparentibus prefatus Magnus petens de Zamchesth
productis quibusdam Exceptionibus contra Acta prime instancie ~~[illegible]~~
~~[illegible] [illegible]~~ prefatum Magnum Bustone producta et eandem prestito
Sane diffinitivam [illegible] domini Beringii Sichtchussel de Lancea[?] [illegible]
[illegible] et [illegible] Veraci parte sua late sub in iudicio ablato [illegible]
de dicto parte eandem Sane confirmari et [illegible] dicti partes [illegible]
[illegible] ipsorum ultra quibus parte sua producentes in eo huiusmodi concludere
et per dictum dominum Leonardum instancia concludi petierunt. Cum quibus
concludentibus et concludi postulantibus prefatis Leonardus [illegible] procuratorum
mutua voluntate [illegible] in ipsa causa concludisse et huius [illegible]
eisdem partibus diem et horam infrascriptos ad [illegible] in eo prima diffinitivam
Sane audiendum prime statuendo. Quibus itaque die et hora venientibus
prefatis q. Magno Bustone dicto Antonio et Petro Johannes Lasta partibus
principalibus [illegible] nobilis ad Lucinae Bugney filiae dicti prefatae
respectivis in iudicio personaliter comparentibus et [illegible] in eo huiusmodi

Die [illegible] dicti Bogusslao[?] [illegible] Leonardi in iudicio personaliter coram
pendentibus

Item eadem Sane diffinitivam domini Beringii Sichtchussel Lancea[?] [illegible] et [illegible] Offer Veraci parte sua late et contra incommodo domini Johannis Lasta

~~[illegible]~~ [illegible] dicti Bogusslao[?] [illegible] Leonardi nobilis et [illegible] Lucinae et [illegible] Bugney[?] partis [illegible] Bugney[?] [illegible] [illegible] [illegible] etc.

diffinitivam sentenciam fieri et pronunciari postulavit. Nos visis et di-
ligenter inspectis omnibus et singulis actis, processibus, literis, scripturis
et munimentis ac aliis productis in ea causa, viri nobilis actoris et
procuratoris ipsius ex una et capituli predicti [illegible] diligenti deliberacione
habita cum viris peritis diligenti et [illegible] consilio, quibus
de hac sentencia relacionem plenariam et fidelem fecimus et
solum deum pre oculis habentes, nam in ea causa premissis, predictis petentes
sentenciam diffinitivam ferimus et pronunciamus, dei nomine pronunciamus
et pronunciamus ut sequitur in hunc modum. Christi nomine
invocato. [illegible] quod dicto Petro, domino
domino Johanni Costa, privata [illegible] scripturas ad finem [illegible]
in presencia domini [illegible] Strzeslonis predicti [illegible] dominus viceconservator
[illegible] et [illegible] seniorum [illegible] infrascripta in summa
[illegible] et [illegible] [illegible] concorditer [illegible] capella [illegible]
[illegible] ad tres [illegible] [illegible] examinavimus et taxavimus [illegible]
[illegible] et singulas [illegible] et testium premissorum [illegible]
Summa diffinitiva et taxacionis [illegible] seu [illegible] presentem
[illegible] infrascripta [illegible] et publicavimus
[illegible] officialatus sigilli [illegible] communiri. Lecta
lata et inscripta ~~[illegible]~~ pronunciata hec est [illegible] nostra summa diffinitiva
per nos Nicolaum Strzeslonis, Canonicum et Officialem Gneznensem,
die lune XXIX mensis Januarii. Sub Anno domini millesimo quadrin-
gentesimo quarto, Indictione XII, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini
nostri domini Innocencii, divina providencia pape septimi, Anno eius primo. Presentibus ibidem
et [illegible] [illegible] [illegible] dominis [illegible] Petro [illegible] [illegible]
Bartholomeo de [illegible], Arnoldo de [illegible] et Nicolao de
[illegible] notariis publicis [illegible] et [illegible] Consistorii Gneznensis
testibus ad premissa. [illegible] [illegible] die [illegible] XII mensis [illegible]
[illegible] Consistorium ~~[illegible]~~ Gnezne in [illegible] [illegible]
Sub Anno domini millesimo quadringentesimo quarto, Indictione XII, pontificatus
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Innocencii divina providencia
pape septimi Anno eius primo. Presentibus ibidem [illegible] domino
Nicolao [illegible], [illegible] et Stephano [illegible] Gneznensi,
Nicolao de [illegible] [illegible] et Nicolao de [illegible]
notariis publicis Gneznensis [illegible] testibus ad premissa.

Summa interlocutoria super [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible]

Nicolaus Strzeslonis, Canonicus et Officialis, sancte ecclesie Gneznensis,
[illegible] domino Nicolao presbitero de [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] ecclesie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Commissarius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] infrascriptas [illegible] [illegible]
et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] in causa que ~~[illegible]~~
[illegible] Nicolaum filium Jacobi [illegible] de [illegible] [illegible]
actorem [illegible] et Hedwigim filiam Jacobi [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

Appellacione ex parte dicte Hedwigis [illegible] [illegible] a diffinitiva
p[ro]tulata ad sedem Metropolitanam. Et tamen Nicolaum [illegible]
suspensum [illegible] et penas [illegible]. Licitum ex eius appellacionis
virtute [illegible] dictum Nicolaum Smolicz. Admissam p[re]fate Hedwigis filie
Nicolai Lube citata et monita, in causa appellacionis huiusmodi ad actus et [illegible]
causas judiciales procedentes. Comparentibus coram nobis magistro Bartho-
lomeo de [illegible] dicti Nicolai Smolicz et ~~[illegible]~~
p[re]fate Hedwigis filie Lube principalis [illegible] quod tam Bartho-
lomei quam Bistonis procuratorum mandatis nobis constabat atque constitit legi-
timis documentis [illegible] judicialiter comparentibus [illegible]
[illegible] disputacionibus [illegible] nobis habitis p[re]fati procuratores [illegible]
[illegible] super causa appellacionis et [illegible] allegacionibus [illegible] debitam
postulantes [illegible] deliberacione [illegible]
partibus [illegible] competente [illegible] interlocutoriam
[illegible] statuendo. Nos tamen ad [illegible]
p[re]fatis magistri Bartholomei dicti Nicolai Smolicz et Bistonis
p[re]fate Hedwigis filie Lube partibus principalibus [illegible]
judicialiter comparentibus et [illegible] interlocutoriam
[illegible] postulantibus [illegible] et diligenter inspectis omnibus
et singulis [illegible] allegacionibus ~~[illegible]~~ et aliis actis cause [illegible] [illegible]
nobis [illegible] et [illegible] [illegible]
deliberacione [illegible] interlocutoriam [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] modum | Christi nomine | lecta lata et in scriptis [illegible]
[illegible] interlocutoriam [illegible] nos Nicolaum ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] die [illegible] mensis decembris [illegible] Actum et
Datum. Sub Anno domini etc [illegible]
[illegible] etc

Processus invocacionis brachii secularis

Nobilibus et circumspectis viris dominis A et B etc. A. Salutem in domino [illegible]
et [illegible] cum B. subditus vester [illegible] sustinuit et [illegible]
[illegible] Adiustum [illegible] et [illegible] clavis
et [illegible] matris ecclesie vilipendio et quia [illegible] malicia et [illegible]
[illegible] debet et pena [illegible] humilitatis [illegible] con-
tractibus non abesset [illegible] vos et vestrum quemlibet in [illegible] subditis requirimus et mo-
nemus quatenus dictum excommunicatum et aggravatum taliter [illegible] compellatis ut saltem
[illegible] faciatis [illegible] matris ecclesie [illegible] que illi claudit gremium [illegible]
[illegible] per capcionem bonorum eiusdem tam mobilium quam etiam immobilium ipsaque bona
[illegible] vendendo distrahendo et plus [illegible] tradendo et [illegible] [illegible] satis-
facere faciatis [illegible] vel eius [illegible] in qua eidem tenetur [illegible]
[illegible] quatuor tablas in magno [illegible]
[illegible] quas [illegible] tenebat in [illegible]
[illegible] A [illegible] [illegible]
[illegible] sibi [illegible] et [illegible]
[illegible] quatuor tablas quas [illegible] nobis in [illegible]
[illegible] non [illegible] induci ut ille qui [illegible]

revocat salarium porcionis laboratur, taliter si placet in premissis vobis sub-
-pro velletis nos pati in filiis, reddite litteras portatori, debite pecunias dicte at
tabule confirmantur forma etc.

Processus legittimacionis bastardorum vigore litterarum summi penitenciarii domini nostri pape

Universis et singulis presentes litteras seu presens publicum instrumentum inspecturis, N. executor venerabilis ad infrascripta a sede apostolica deputatus salutem in domino. Litteras reverendi in Christo patris et domini domini N. miseratione divina tituli sancti Eusebii presbiteri cardinalis summi penitenciarii domini nostri pape sigillo seu maiori penitenciarie officii impendenti sigillatas, sanas et integras, non cancellatas, nec in aliqua sui parte viciatas nos cum ea qua decuit reverencia recepisse noveritis quarum tenor talis est verbis etc. Post quarum quidem litterarum presentacionem et recepcionem dictus N. nobis cum instancia requisivit ut ad execucionem dictarum litterarum et contentorum in eis procedere curaremus. Nos igitur executor prefatus volentes ad execucionem earundem procedere ut tenemur, consideratis circumstanciis universis que circa ydoneitatem persone sunt attendenda, attenta quoque forma prefatarum litterarum de contentis in eis inquisivimus diligenter, et quia per inquisicionem huiusmodi prefide dignorum testimonio coram nobis productorum testium iuratorum et diligenter examinatorum reperimus ipsum N. non esse paterne incontinencie imitatorem sed bone conversacionis et vite, aliaque sibi suffragari merita ad huiusmodi dispensacionis graciam requisita in dictis litteris, sicut eciam obtinuerat; ideo nos auctoritate huiusmodi invocato cum ipso N. ad huiusmodi natalium defectum quem patitur de etc. non obstante quod possit ad omnes ordines promoveri et beneficium ecclesiasticum eciam si curam habeat animarum obtinere auctoritate qua fungimur in hac parte misericorditer dispensamus iuxta et secundum dictarum litterarum continenciam et tenorem, iniungentes insuper eidem quod prout requirit onus beneficii quod eum post dispensacionem huiusmodi obtinere contingerit ad ordines se faciat statutis temporibus promoveri et personaliter resideat in eodem. Alioquin huiusmodi dispensacionis gracia quoad et ipsum beneficium nullius penitus sit momenti. In quorum etc.

Item nota quod si in litteris domini summi penitenciarii sit mencio de penitencia iniungenda etc. vel quinque continetur penitenciam ponam, et alias huiusmodi tenorem litterarum etc.

Monicio contra illos qui se absentant a beneficiis curatis et curam renunciando

Quoniam olim in generali nostro synodo per nos decreta sinodali constitutione extitit provide constitutum quod omnes et singuli ecclesiarum religiosi et eciam seculares nostre diocesis ad curam et regimine animarum assumpti in ecclesiis parrochialibus quas sue cure assecuti residenciam debeant facere personalem nec regimine ecclesiarum suarum commisso aut se a suis ecclesiis absentare sine nostra licencia speciali. Nonnulli tamen rectores ecclesiarum parrochialium archidiaconatus Blogonien. paciencius fructus ipsi et animarum sibi commissarum lucrum quam cottidianas corporales commoda sequentes luxus carnales et honore ab hominibus appetentes salutem animarum suarum penitus negligentes, relictis sine nostra licencia suis ecclesiis, interdum per annos et non minus per plures laborando, ecclesiarum alia temporalia commoda dimagant et quod est detestabilius curam animarum committunt aliis qui de iure non possunt, interdum inhabiles, interdum eciam religiosis et secularibus ignotis, vinum bonum diligentes quibus omnibus ut experiencia docuit evenire posset in futurum si non occurratur oportunius remedio plurima scandala et infinita pericula animarum. Unde eadem discrecioni vestre de qua plenam in domino fiduciam gerimus districte precipiendo mandamus

quatinus cessante mora dilacionis obstaculo auctoritate presentium vniuersos et singulos
decimarum rectores dagamen et vnerstanten secundum alios eiusdem ecclesie et curam
animarum personaliter non agentes requiratis et moneatis et districte mandantes quatinus
infra festum natiuitatis beati Johannis venturi proxime et vnicum terminum peremptorie
preceptorium assignamus in suis ecclesiis resideant personaliter et ipsis deseruiant
debitam seruitutem nec de cetero committant quibuscumque aliis curam animarum sine
nostra licentia speciali. Alioquin contrarium facientem hoc ipso pene sinodali tres
marcas nolumus subiacere vobis eam exigendi colligendi et recipiendi predictam
penam ab omnibus et singulis qui ipsam incurrerint nostro nomine compellendi
eosdem quociens oportunum fuit etiam per censuram ad ipsa soluenda
vobis plenam tenore presentium concedimus facultatem. Quid autem de premissis du-
xeritis faciendum et vtrum aliqui de predictis penam eandem incurrerint soluerint vel
dictat seu si quid aliud fieri contingerit in premissis nobis per vestras litteras harum
seriem continentes infra festum decollacionis sancti Johannis proximum signi-
ficetis vt si opus fuit causa discrecionis premiat exliquerit datis etc.

Ni(colaus) dei gratia episcopus W. Hon(orabilibus) et prudentibus viris dominis consulibus
Ciuitatis nostre Saltz tu simul karitate in domino copulata nimis inest
contristare sumus et tunc cognouimus relacione que de insolenciis
quorundam vicariorum et clericorum nostre cathedralis ecclesie ad nostrum peruenit
auditum de homicidio videlicet in personam Jo. textoris de Noua ciuitate vo-
lentes valentes recipimus prestitutio propter quod inota iuris exigentia cupi-
entes de hoc plenius aduertere notitiam inquirere inquisicionem super
eo sapientes viros et dilectos nobis in christo fratres et prouidimus ex officio
nostro diligenter fieri et inquisitionem super dicto casu flebili cum fra
nostrat tu ea diligencia qua decebat coram tunc testis iuratorum tam
laicorum quam et clericorum qui adhoc fuerint inducti vel alio quo-
quo legitime constare non potuit aliquem vicariorum et clericorum sup-
dictorum dicto Jo. textori vmquam aliquam dedisse plagam vel eundem quomodo
impugnasse tamen plene nobis innotuit quod quamplures de vicariis et
aliis clericis supradictis ac etiam laicis sacro nimis tunc sacro quadra-
gesimali tempore quadam nocte conuenerint in tabernam quandam que apud
vos in arena vbi dictus casus malus ortus dicitur fuisse consistit ac
quod dicti vicarii et clerici tali sacro tempore et in nocte ad tabernam sibi
prohibitam contra prohibitionem sacrorum canonum et constitucionum
sinodalium ad tabernam cum tripudiis vinagerii damnabiliter presupserit
huius de morte dicti Jo. vel impugnacione ipsius causa aliquid ut
predicitur non parat esse verum possibile tamen et processu huiusmodi que
ex frequentacione tabulae restaurit clerici prohibite et tripudiis et inso-
lenciis huiusmodi nobis notorum nos penam predicto tempore debitam eisdem
vicariis et clericis iuxta statuta canonum et sapientum consilio
duximus infligendam de circumspectione de qua plenam in domino fiduciam
vestram gerimus affectuose requirimus et rogamus quatinus tu iuxta iuris

Cap[itu]li gorgeriam et cap[itu]las Sancties prius in d[i]c[t]a possessione sit inquisicio et e[st] diffinitiva non pmittes ch[er]atos dicatis et dictis vel aliquo eorum coram dicti iuridicis publique ex certa quodam probari ne forte cotidianae parte q[uo]d absit [illegible] tractatis subsequat[ur] scandalis at qui ad fore inrupti non prout ulla est tua nob[is] datis etc.

Sententia diffinitiva in causa Slothkowiensi contra Clezelow sup[er] jure parochiali ville Jablonecz certe administrationis sp[irit]ualium sacramentorum

In nomine domini Amen. Nos Nicolaus Strzeslonis Canonicus et Officialis sancte ecclesie Wratislaviensis [illegible] pronunciamus presentem sententiam diffinitivam in se continentes notum facimus [illegible] expedit universis quod instante et petente discreto viro d[omi]no Laurentio Rectore parochialis ecclesie in Slothkowo / contra discretum virum dominum Jacobum Rectorem parochialis ecclesie in Clezelow Wratislaviensis diocesis sup[er] ~~[illegible]~~ ~~in qua nati [illegible] Johannes [illegible] in Clezelow in ville [illegible] Jablonecz et~~ jure parochiali [illegible] ~~ville~~ certe administrationis sp[irit]ualium sacramentorum judicialiter [illegible] pro parte [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ad [illegible] eorum pronunciavit tum competente [illegible] citari ~~[illegible]~~ interim quod tamen pro parte d[i]c[t]i Laurentii plebani in Slothkowo comparentes viro d[omi]no Boguslao [illegible] et [illegible] Wratislaviensis surrogatis in judicio et suo [illegible] ad jura et instrumenta [illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ nobis tunc [illegible] et [illegible] Wratislaviensis [illegible] et [illegible] [illegible] Lau[rentius] [illegible] et [illegible] pro Rectore in [illegible] d[omi]num et d[omi]num Nicolaum [illegible] et Ap[osto]lice sedis [illegible] Wratislaviensis [illegible] nobis tradit et [illegible] [illegible] ordinarius et quas [illegible] [illegible] de jure vel consuetudine [illegible] in ea [illegible] causa diffinitive [illegible] commissionem audiendas [illegible] et [illegible] [illegible] commissionem [illegible] temporis [illegible] [illegible] presentium auditorum [illegible] et [illegible] juxta consuetudinem in dicta et [illegible] Wratislaviensis [illegible] et appellatam [illegible] ac libellum sive petitionem [illegible] [illegible] Petrus [illegible] ad [illegible] et offerend[um] libellum [illegible] assignari [illegible] juxta ipsius petita ad [illegible] diem assigna~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] Boguslaus [illegible] et [illegible] Wratislaviensis [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] Petrus [illegible] Advocatus Consistorii Wratislaviensis [illegible] et [illegible] dicti d[omi]ni Laurentii plebani Slothkowo [illegible] presentium [illegible] [illegible] et [illegible] **Coram vobis hon[orabili]** [illegible] libellum [illegible] [illegible] libello [illegible] [illegible] Petrus [illegible] [illegible] Bartholomeus [illegible] Advocatus [illegible] Consistorii [illegible] [illegible] d[omi]ni Jacobi plebani ~~[illegible]~~ Wratislaviensis [illegible] in Clezelow [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] libelli [illegible] et [illegible] ad [illegible] et ad alia [illegible] libellum [illegible] assignavit ad [illegible] ad [illegible]

ville nova Jablonecz alias antiqua Jablonecz [illegible] [illegible] et [illegible] ecclesie in Slothkowo [illegible]

[illegible] diffinitivam [illegible] [illegible] nobis [illegible]

[illegible]

Copiam instrumentorum postulavit, quam prefatus dominus locumtenens prefatis copiam decreverit dandam statuendo ad hanc diem certum terminum peremptorium et assignatum, sequenti termino. Prefatus magister Bustoris Laurencius et Bartholomeus de Kyrpen[?] Jacobi prefati, principales dicti prepositi, cum nobis tunc ad [illegible] domini presidenti successit, petierunt sedes competentes. Prefatus magister Bartholomeus ad satisfaciendum assignationi huiusmodi libellum seu peticionem recommunicavit, ipsum exhibuit cum tenore sequenti ad certam publicam formam. Coram vobis domini [illegible] etc. Quem quidem libellum cum [illegible] oblationem prius inserti ipsis eum ad dicendum contra libellum huiusmodi producentes et inducendi [illegible] litem contestandi et de calumpnia iurandi et veritatem dicendi et iurandi, pro eis assignari postulavit, quem dominus ipsis iuxta eorum petita ad hanc diem prefixit competentem. Qua die veniente prefati magistri Bustoris Laurencius et Bartholomeus Jacobi procuratores procuratorio nomine iudicialiter comparentes et ipsum huiusmodi libellum petentes quelibetque alio non [illegible] et in suo libello contra assertum narrata fore vera et petenda petita fieri debere innuens et ad huiusmodi litem contestandum uti iuramentum de calumpnia vitanda et veritate dicenda in dicta causa tactis sacrosanctis scripturis ad mandatum prestiterunt, terminumque petentes ipsis eum ad ponendum et articulandum ponique et articulari inducendi, prius assignari, quem ipsis procuratoribus ad hanc diem competentem duxerunt statuendum. Qua tunc ad veniente, prefatus magister Bartholomeus procurator Jacobi nobis [illegible] Bugnay [illegible] coram domino Bugislao locumtenenti comparens satisfaciendo termino ponens et articulos obtulit et produxit, petens ipsis parte adversa [illegible] quasdam ponendi et articulandi. Dictus magister Busto [illegible] sibi copiam decerni et eum ad dicendum contra et ad producendum testes et partes super ponendis et articulis prefixit, postulavit quam eum dominus locumtenens ad hanc certam diem concedente statuit et prefixit. Qua die veniente procuratoribus prefatis coram domino Bugislao locumtenente iudicialiter comparentibus prefatus magister Busto procurator testes et partes super ponendis et articulis exhibuit et produxit, et huiusmodi [illegible] ponendi et articulandi, et altera pars [illegible] articulis suis [illegible] postulavit. Prefatus dominus locumtenens [illegible] ponendi et articulandi, ipsis procuratoribus prefatis magistris Bartholomeo et Bustone procuratorio nomine [illegible] [illegible] et singulis [illegible] [illegible] procuratoris [illegible] ad [illegible] sed [illegible] et [illegible] ad [illegible] certum peremptorium terminum [illegible] [illegible] et alias [illegible] tunc [illegible] testibus super [illegible] articulis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] causa huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible] et de dicendo [illegible] et dicta testium [illegible] et [illegible] parte [illegible] adversa et [illegible] [illegible] attestationibus [illegible] testibus prefatis magistris Bustone Laurencius de [illegible] et Bartholomeus Jacobi [illegible] principalium per [illegible] petentibus per dominum Bugislaum [illegible] locumtenentem [illegible] in iudicio [illegible] publicari et copiam decerni et assignari [illegible] et [illegible] huiusmodi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri Busto Laurencius et Bartholomeus Jacobi procuratores [illegible]

[Margin notes:]
[illegible] copiam [illegible] libellum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libellum [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] petita fieri debere

petitos [illegible]

[illegible] contra [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

adversas et petiorum [illegible]

publicari [illegible]

impetrat(is) Henrici declarantibus omnia et singula supra ipsorum libello p(ro)ductis
in eo quod concluserunt ~~coram quod dictus Augustinus~~ et petierunt diuisa
[illegible] concludi instanter postularunt. Cum quod dictus Augustinus
[illegible] voluntarie et ipsi [illegible] peritum petere insuper
ad concludendum et concludi eo quod postulavimus in eo causa conclusio
et sibi [illegible] concludere. Dein ipsis partibus pro audiendum et audiendas
per nos sententiam nostram in eo causa diffinitivam diem et horam
infrascriptas statuendo. Demum veniente die et hora devenientibus tam
partibus quam nobis [illegible] ad [illegible] Brunensis [illegible]
[illegible] sententiam [illegible] Magistri [illegible] et
Bartholomei [illegible] procuratore et [illegible]
et petentibus Henrici per nos sententiam et pronunciationem in eo causa ferri
diffinitivam. Nos vero Nicolaus Strzeborius Canonicus et Officialis
premissis [illegible] diligenter inspectis, omnibus et singulis actis iustis
[illegible] et [illegible] et allegationibus Henrici productis
[illegible] in hac causa gestis et [illegible] recensitis
et [illegible] libramine [illegible] deliberatione [illegible]
[illegible] consilio diffinitivam [illegible]
[illegible] partibus [illegible] pronunciationem
[illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] Christi nomine invocato [illegible] [illegible]
[illegible] Magistro [illegible] Brunensis [illegible]
[illegible] Olomucensis [illegible] ad [illegible]
[illegible] Bartholomei [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] diffinitiva et taxatione [illegible]
[illegible] publicam per Nicolaum [illegible] scribam [illegible]
[illegible] et [illegible] Officialis [illegible]
[illegible] lecta lata et [illegible] pronunciata est hec [illegible]
per nos Nicolaum Strzeborium Canonicum et Officialem Brunensem die [illegible]
[illegible] mensis Decembris. Sub Anno Domini Millesimo quadringentesimo quarto [illegible]
[illegible] pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini [illegible]
[illegible] divina providentia pape septimi ~~[illegible]~~ Anno eius [illegible]
[illegible] et Consistorio [illegible] Lucas [illegible]
Petro de [illegible] et [illegible] de [illegible] advocatis et [illegible]
[illegible] Brunensis testibus ad premissa. [illegible] taxata die [illegible]
[illegible] mensis Januarii [illegible]
Sub Anno Domini Millesimo quadringentesimo quinto [illegible]
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini [illegible] divina
providentia pape septimi ~~[illegible]~~ Anno eius [illegible]
[illegible] Nicolao [illegible] Altaris
Brunensis, Petro [illegible] de [illegible] Nicolao de [illegible]
notario publico Brunensi testibus ad premissa

allegationibus in terminis

statuit terminum ad [illegible] sententiam

comparentibus partibus petitur per eas ferri sententiam diffinitivam per ferendam

[illegible] ad [illegible] [illegible] partes [illegible] per eas

citato [illegible] Bartholomeo [illegible] capitulo [illegible]

Executoria duarum diffinitivarum sententiarum ordinarie et Apostolice super missalibus

Boguslaus Dei [illegible] vicarios et Altaristas ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] eius et eorum et [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] domini Nicolai
Stephanus Dei et Apostolice sedis gratia [illegible] ad infrascripta
specialiter deputatus [illegible] [illegible] [illegible] Rectoribus, prothonotario [illegible], in Slabos
Clotzko, in Damburga, in Lubelo, in Czarnowo et [illegible]
Kalisiensis, ac aliis presbiteris curatis et non curatis, pro [illegible] et [illegible]
[illegible] constitutis qui [illegible] fuerint requisiti [illegible] in [illegible]
Et [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] dudum eos in causa et causis
[illegible] [illegible] [illegible] domini Nicolai [illegible] plebani in Kalischoko
[illegible] et [illegible] [illegible] Stephanum [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ [illegible] super missalibus [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad omnes ~~[illegible]~~ singulos actus et terminos [illegible] [illegible]
[illegible] et successive [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] predicto domino Nicolao plebano in Kalischko
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] causa [illegible] [illegible] domini Nicolai plebani [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] sedis Apostolice Romane [illegible] [illegible] apud
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Apostolice [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] Apostolice
ad [illegible] [illegible] dominum Johannem [illegible] [illegible] Dei et
Apostolice sedis gratia [illegible] [illegible] [illegible] dominus Nicolaus ad [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ ad [illegible] domini Johannis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Apostolice delegati [illegible] [illegible]
qui dominus Johannes judex delegatus ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad omnes et singulos actus et terminos [illegible]
[illegible] et successive [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Apostolice [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible] [illegible] in Kalischko~~ [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
domini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domini Nicolai [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] potuit [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] diffinitive [illegible] domini Johannis [illegible]
[illegible] [illegible] Et licet [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
diffinitiva [illegible] judicis delegati [illegible] ad [illegible] sedis Apostolice
~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sedis Apostolice [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] Apostolice [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

at in possessione sive [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

V ab [illegible] domino Nicolao

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

quas dicti iusticiarii coram appellacionem petitam presentes non curant / ~~et~~ eo
et ex eo tenendo Decanus (at si ab ipsis iniqua appellatione fecisset in
dictum vel rescindere iudicanti / at eciam dicti iusticiarii coram Dominis
tempore rite latas videntur iustas atque graves esse / Ipse igitur
admittendo peticionem dicti domini Nicolai plebani dictas Dominis dictas
tunc dictum [illegible] ipsius domini Johannis / Albertus Dominicum [illegible]
de madatis / tunc ipsum Albertum postulabant / Et quia iusticiarii
[illegible] et Dominis [illegible] non forent Albertum [illegible]
de madatis / ~~[illegible] [illegible]~~ / ideo Dominis
et [illegible] [illegible] [illegible] et tenor presencium [illegible]
fore et esse [illegible] [illegible] Dominicum demandandas / Ita quod et singula
bona et cunctis bonis [illegible] [illegible] et [illegible] / at ad
[illegible] et cunctis bonis [illegible] [illegible] et de dicti [illegible] / bis et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et cunctis bonis in [illegible] [illegible] et sub [illegible]
pena [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Stephanum et [illegible] [illegible] / si [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] / [illegible] in [illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~et~~ quos et nos [illegible] / [illegible] [illegible]
[illegible] et infra [illegible] dies [illegible] / seu [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quorum [illegible] [illegible] et reliquas [illegible] dies [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] et assignamus / [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ / et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] eidem domino Nicolao [illegible] domini Johannis [illegible]
plebano [illegible] satisfaciant [illegible] [illegible] dent tradant et
assignent [illegible] [illegible] [illegible] / vel tunc [illegible]
[illegible] assignet infra dies [illegible] dies [illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] / Ab [illegible] [illegible] [illegible]

Coram vobis venerabili viro domino Paulo de Cracovia [illegible] [illegible]

Cracoviensis officiale [illegible] et te notario publico tanquam persona autentica [illegible] procurator et nomine procuratorio

venerabilis viri domini Bodislai de Gorzyce doctoris medicine dico et intercedo appellando et provocando

[illegible] allegat atque dicit quod licet procurator eiusdem domini B. doctoris et [illegible] urbanum de Slupcza [illegible]

de Cazymiria [illegible] dicit [illegible] et [illegible] medicus expensas et interesse atque interesse [illegible]

doctorem [illegible] urbanum et ad [illegible] petitiones in [illegible] Cracoviensis impensis et expositis [illegible]

doctorem [illegible] urbanum et [illegible] vobis [illegible] domino Paulo [illegible] fuit datus et per [illegible]

libellus in petitione [illegible] vobis [illegible] domino Paulo iudicatum fuit datum et per [illegible]

et oblatus [illegible] ad [illegible] dicto urbano et magistro Nicolao de Cosc[illegible] procuratori [illegible] ipsius

petitum [illegible] fuit procurator eiusdem domini doctoris [illegible] urbanum vel dictum magistrum N. de Cosc[illegible]

ipsius procuratorem ad respondendum [illegible] libello compelleretis vel alias [illegible] cum Bodislao [illegible]

verba [illegible] N. [illegible] procuratori [illegible] et [illegible] vos [illegible] dictum urbanum et

eius procuratorem ad respondendum libello [illegible] dicti doctoris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] exceptiones et [illegible] famosas et infamatorias

et [illegible] per dictum Nicolaum de Cosc[illegible] procuratorem dicti urbani et [illegible] [illegible]

Bo. medicine doctorem [illegible] et [illegible] de iure nullas vel alias iniquas [illegible]

admisistis [illegible] dictus [illegible] et Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sine causa

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vos [illegible] [illegible] [illegible] eiusdem Bo. medicine

doctoris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de iure nullam [illegible]

[illegible] in favorem dicti urbani et Nicolai de Cosc[illegible] [illegible] et in [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] domini doctoris [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] in [illegible] urbanus et Nicolaus eius procurator [illegible] [illegible] et facere [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] dictus [illegible] nomine procuratorio quo [illegible] [illegible] [illegible] domino

Paulo et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plus posse [illegible] ab eius

[illegible] [illegible] [illegible] nimis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plus [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tanquam de iure nulla vel alias iniqua et

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et

[illegible] [illegible] [illegible] ab omnibus [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et

[illegible] et a penis et [illegible] [illegible] et a quibuscumque [illegible] exinde

[illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel alias ad [illegible] [illegible] et eius [illegible]

[illegible] aut [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] a vobis [illegible] domino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] petit aut [illegible] [illegible] nomine publice tanquam [illegible] autentice [illegible] [illegible]

[illegible] aut [illegible] publice [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in omnibus [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictus

[illegible] [illegible] [illegible] quo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible]

[illegible] de iure [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Jacobus [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de Clobucz[illegible]

[illegible] [illegible] de Coppan[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Jacobus de Cozmyn [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] est [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

In nomine domini Amen. Sub Anno Nativitatis eiusdem Millesimo CCCC° [illegible] Indictione [illegible] pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii
divina providencia pape noni Anno xiii die [illegible] mensis Octobris hora
tercia vel quasi In domo habitacionis domini Hieronimi Stalberch canonici ecclesie
Wratislaviensis circa [illegible] in qua domo tunc [illegible] domino adiunctus
[illegible] solito [illegible] congregati Magister Nicolaus presbiter
et testium infrascriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum presencia personaliter
constituti [illegible] et [illegible] domini Nicolaus Geroslai [illegible]
[illegible] et [illegible] Petrus [illegible] Jaroslaus [illegible]
Jacobus [illegible] Nicolaus [illegible] Thezaur[arius] Paulus de [illegible]
[illegible] Boleslaus de [illegible] [illegible] Nicolaus [illegible] Albertus
de [illegible] Hermannus [illegible] et Nicolaus Longus canonici et capitulum
eiusdem ecclesie Wratislaviensis sponte et libere promiserunt compromiserunt et com-
promissum unanimiter et concorditer [illegible] communi voluntate
de alto et basso fecerunt in Reverendissimum in Christo patrem dominum
Nicolaum eiusdem ecclesie Wratislaviensis [illegible] tunc presentem et
hoc compromissum de bona voluntate acceptantem tamquam in arbitrum
arbitratorem amicabilem compositorem laudatorem et amicabilem [illegible]
[illegible] super omnibus et singulis [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]
Wratislaviensis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Wratislaviensis et [illegible] Laurencii in suburbio Wratislaviensis [illegible]
[illegible] ordinacione [illegible] et [illegible] super omnibus
et singulis iuribus et iurisdiccionibus [illegible] Wratislaviensis super
quibus omnibus et singulis ac de partes [illegible] asserebant [illegible]
[illegible] partes [illegible] Romana [illegible]
[illegible] auditoribus [illegible] iudicibus delegatis et subdelegatis et
[illegible] compromissariis arbitris arbitratoribus ac amicabilibus com-
positoribus [illegible] et [illegible]
[illegible] dantes et concedentes dicte partes et quelibet earum predicto
domino arbitro seu arbitratori [illegible] compromissi plenam et
liberam potestatem [illegible] et licenciam ac omnimodam plenam et liberam arbi-
trium [illegible] mandatum [illegible] compromissa [illegible]
et de plano ac sine strepitu et figura iudicii ac [illegible]
vel sine [illegible] laudandi [illegible] arbitrandi et amicabiliter componendi
et [illegible] ac [illegible] de iure et de facto et
de iure solo [illegible] de facto tantum [illegible] de iure et [illegible] de facto
de bona et de [illegible] ipsius arbitri aut amicabilis compositoris
libera voluntate [illegible] super [illegible] partes [illegible] seu
minori vel equali [illegible] Wratislaviensis [illegible]
vel pascuis seu in paludibus vel piscinis alto vel basso ac

diebus feriatis vel non feriatis et loco et quo quandocumque et quotiens ipsi domino
arbitro vel arbitratori seu amicabili compositori placuerit seu videbitur
expedire et que per ipsum arbitrum seu arbitratorem vel amicabilem
compositorem laudata et sententiata ac pronunciata fuerint corrigendi
declarandi et interpretandi reformandi et de parte unius pene partis
alteri parti addendi et demandi et etiam arbitrandi prout et sicut
ipsi arbitro seu arbitratori vel amicabili compositori bona consciencia
suggerata videbitur et placebit. Promittentes et convenientes dicte
partes vicissim adinvicem et vicissim sub bona alteri parti et alia alteri
sollempniter et legitime stipulacione hinc inde intervenientibus ipsis
compromissis et contentis in eo ac omnia et singula que dictus
arbitrator seu amicabilis compositor super contentis in presenti compromisso
laudaverit sententiaverit et arbitratus fuerit attendere firmiter perpetuo
rata et inviolabiliter observare et ipsius laude sentencie ordinacioni
et arbitramento ac precepto parere acquiescere et consentire et contra
ea non facere vel venire per se vel per alium seu alios aliqua racione
vel causa de iure vel de facto in iudicio vel extra et a quibuscumque sentencia
laudo vel arbitrio tulerit vel protulerit et etiam ipsa parte mandatum
et expressum partium bona fide non appellare nec aliqua de nullitate
vel iniquitate querelare neque excipere petere vel excipere vel agere
dicere vel [illegible] quocumque ingenio vel fraude per se seu dictum in iudicio
vel extra per que huiusmodi laudum arbitrium seu sentencia vel pronunciacio
tulerit vel protulerit possint irritari annullari cassari infringi
vel quovis alio modo perimi. Sed omnia et singula que laudatum
arbitratum et sentenciatum fuerint per dictum dominum arbitrum seu arbitratorem
rata et grata habere tenere et habebunt et arbitrium laudum compositionem
ordinacionem et pronunciacionem huiusmodi servabunt et hoc sub pena mille
florenorum auri boni et iusti ponderis de Ungaria quam penam
partes dicte inter [illegible] solempniter [illegible] que non servaret
premissa solvere et observanti parti et [illegible] partes
tam vero [illegible] aliqua ipsarum parcium [illegible]
alleget vel dicat per se [illegible] ad arbitrium
boni viri seu aliorum iudicum vel officii sub pena mille florenorum
auri [illegible] dicta pena totiens committatur et per [illegible]
[illegible] per [illegible] quocumque [illegible]
[illegible] vel [illegible] seu aliis [illegible] vel [illegible]
[illegible] aut non paruerit [illegible] mandato ordinacioni
declaracioni [illegible] seu pronunciacioni sentencie vel arbitrio dicti arbitri
vel arbitratoris vel amicabilis compositoris [illegible] [illegible]

Vide finem istius Compromissi
infra in [illegible] folio.

[illegible] compromissum [illegible]
Valiss et Lomowiltz super missalibus

In nomine domini Amen. Sub Anno a Nativitate domini Millesimo CCCC xiiii
Indictione vii Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Johannis divina
providentia pape vicesimi tercii Anno eius quarto die mercurii xviii mensis
Aprilis hora terciarum vel quasi in Stuba habitationis honorabilis viri domini Bohuslai
alias Baycer [illegible] Wicarum [illegible] et Altaris Brunensis ecclesie
[illegible] Brunensis sita In mei notarii publici et testium infrascriptorum
ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constituti honorabilis
vir dominus Nicolaus [illegible] Altaris Brunensis et plebanus in Valiss[illegible]
ecclesie ab una et providi viri Stephanus [illegible] Petrus filius [illegible]
[illegible] hanczel [illegible] Pomanus [illegible] omnes et singuli [illegible]
de Lomowiltz [illegible] Brunensis [illegible] ex altera parte ~~[illegible]~~
[illegible] omnibus et singulis litibus controversiis expensis et [illegible]
ac omni et singulorum [illegible] in causa et causis inter eosdem
dominum Nicolaum [illegible] et ~~[illegible]~~ prefatos [illegible] de Lomowiltz super
missalibus [illegible] et [illegible] et [illegible] sistentes et
[illegible] et que [illegible] possent [illegible] et [illegible] [illegible] et
volentes pro amplius [illegible] litium et displicenciarum fatigiis [illegible]
displicenciis fatigiis [illegible] et expensis cupientes idem dominus Nicolaus
et prenominati [illegible] de Lomowiltz super missalibus [illegible] et [illegible]
[illegible] ad ecclesiam parochialem in Valiss[illegible] pertinentem [illegible]
ac libere de alto et basso simpliciter et in toto compromiserunt in honorabiles
viros dominos Bohuslaum [illegible] ~~et [illegible]~~ [illegible] et
dominum ~~[illegible]~~ Altaris et plebanum ad [illegible] in [illegible]
ecclesie [illegible] et [illegible] compromissum [illegible] in arbi-
tros arbitratores laudatores et amicabiles compositores dantes et
concedentes eisdem dominis arbitris arbitratoribus laudatoribus et amicabilibus
compositoribus et eorum cuilibet in solidum plenam et omnimodam potestatem super premissis
et quolibet premissorum [illegible] cognoscendi [illegible] et [illegible]
eas summarie simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii
partibus presentibus vel absentibus vel una parte presente et altera absente
ac ipsis vocatis vel non vocatis omnibus diebus feriatis vel non feriatis
stando vel sedendo scripto vel [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vel qualitercumque eis placuerit semel vel pluries ac totiens quotiens
ipsis videbitur expedire [illegible] ordine [illegible] vel non [illegible]
partibus [illegible] et allegationibus [illegible] et auditis prout ipsis melius et utilius
videbitur expedire arbitrandi laudandi componendi diffiniendi mandandi or-
dinandi ac etiam arbitrata laudata composita diffinita mandata ordina-
ta interpretandi promittentes unanimiter pro compromisso [illegible] sub pena
infrascripta nullo unquam tempore [illegible] vel [illegible] [illegible] vel [illegible]
[illegible] nec [illegible] ab eodem [illegible] appellabunt [illegible] appellabunt
et [illegible] ac [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] arbitrium laudum ordina-
tionem compositionem preceptum et mandatum ac interpretationem et quod quid super premissis
et quolibet premissorum dicti domini arbitri arbitratores laudatores et amicabiles
compositores seu alter [illegible] [illegible] seu [illegible] [illegible] [illegible] formam huius
compromissi [illegible] [illegible] facienda [illegible] [illegible] in aliquo [illegible]

vel compositi / directe vel indirecte per se vel submissam personam renunciantes be-
neficiis compositis omnibus legibus et canonibus ac appellacionibus et quocumque
iuris remedio tam scripti et eciam recursu habendo ad arbitrium boni viri et cetera
auxiliis legis et canonis ac excepcionibus iuris et facti quibus quovismodo
modo contra premissa vel quodlibet premissorum competentibus per que contra fieri posset
quomodolibet vel venire sub pena centum marcarum persolvenda mediatatem parti
observanti et tota pena premissa servanti et aliam mediatatem Reverendissimo in Christo patri domino
archiepiscopo ecclesie Gneznensis parte dicti compromissi violante et ipsa diffinicionem recipiendo
et manutenendo dictorum dominorum arbitrorum non servando et non parendo solvendo
dabit quibus sigendum pena totiens quociens contrafactum et sit premissa modo
compositoris ut parcium per partem rebellionem ac contradicentem ac non obtempera-
ntem laudo arbitrio precepto diffinicioni et mandato dictorum dominorum arbitrorum
et amicabilium compositorum quociens et circa premissa et quodlibet premissorum ventum fuerit
parcium aut non [ab] parata fuerit. Addentes quod pene solucionem sentencie
ve bellis in premissis per dictos dominos arbitros de eorum temporibus possit et va-
leat compelli omni iudiciali strepitu et excepcionibus quibus cum talibus fieri
possent quomodolibet et dissentibus quovismodo remotis quod pena eius
minus exactis et solutis semel vel pluries nichilominus premissa ac
omnia et singula suprascripta in suo robore permaneant robore et firmitate.
Super quibus omnibus et singulis premissis dicte partes compromittentes peterunt eis
confici unum vel plura [instrumenta] publicum vel publica instrumenta. Acta sunt hec
anno indiccione pontificatus die hora loco et mense quibus supra presentibus
ibidem discretis viris dominis Nicolao Calixto presbitero ... et Alberto
Rzymsky? clerico Gneznensis dyocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et
rogatis.

Et ego Johannes Nicolai de Bnedzysko? clericus Poznaniensis dyo-
cesis publicus auctoritate imperiali notarius, quia ...

In nomine domini Amen. Sub anno Nativitatis domini millesimo cccc xiij indictione
vi Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Johannis divina providencia
pape vicesimi tercii Anno quarto in die [illegible] xiiij mensis Aprilis
hora quasi vesperorum In domo habitacionis honorabilis viri domini Bogusthai alias
Boguthe Licenciati(?) [illegible] Vicecustodis et Altariste Bucensis(?) site circa
ecclesiam cathedralem Bucensem(?) In mei notarii publici subscripti testiumque infra-
scriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia Constituti personaliter
Discretus vir dominus Nicolaus(?) [illegible] Altaris Bucensis(?) et rector parochialis
in Valischow(?) ecclesiarum suo et dicte ecclesie sue parochialis nominibus ab una
et providi viri omnes et singuli singule kmethones in Lemorowo(?) Bucensis(?) dyocesis
parte ab altera. Super eo quod idem dominus Nicolaus plebanus eisdem bladalia(?) [illegible]
kmethonibus super duabus missalibus pro [illegible] [illegible] [illegible] et alterum
[illegible] [illegible] missalium [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] coram domino Boguslao Judice Commissario honorabilis domini [illegible]
[illegible] [illegible] Officialis Bucensis(?) et Vicarii [illegible] [illegible] Apostoli-
ci. honorabiles viri domini Johannes [illegible] et Stanislaum [illegible] et Officiales(?)
[illegible] simul Judices Commissarii dictis partibus a sede Apostolica specialiter
deputati in [illegible] [illegible] monebat et movet [illegible] [illegible]
ut dicebat eadem [illegible], ut omnibus et singulis [illegible] litibus displi-
cenciis et discordiis [illegible] [illegible] propter bonum pacis [illegible] et
[illegible] pacem [illegible] non [illegible] [illegible] ab aliquo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] bona libera et spontanea voluntate et unanimi consensu in ~~[illegible]~~
honorabilem virum dominum Boguslaum Lic. predictum ~~[illegible]~~ Vicecustodem Altaris
Bucensis et plebanum ad [illegible] in [illegible] Bucensi tamquam in ar-
bitrum arbitratorem et laudatorem et amicabilem compositorem [illegible] [illegible]
[illegible] pure de alto et basso, in [illegible] [illegible] [illegible] parte [illegible]
Compromiserunt dantes et concedentes eidem domino Bogus. [illegible]
Arbitris plenam [illegible] et [illegible] potestatem in omnibus et singulis premissis
ut possint simpliciter et de plano sine strepitu et figura judicii [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Arbitri laudandi et amicabiliter compone-
ndi dictis partibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
sive [illegible] [illegible] dictas partes ad audiendum [illegible] voluntate [illegible]
laudum Arbitrium preceptum et alia quecumque diffinitiones pronunciationes ad
dictos terminos per [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] loca ad [illegible] [illegible] et pronunciandum [illegible] [illegible]
feriatis vel non feriatis, stando vel sedendo, in scriptis vel sine scriptis [illegible]
[illegible] [illegible] juris ordine servato vel non servato, partibus presentibus vel
absentibus seu una absente et alia presente [illegible] ipsis [illegible]
[illegible] [illegible] et quod possit semel vel plures vel quandocumque [illegible]
Arbitrium et [illegible] interpretari declarare [illegible] ac in melius refor-
mare penas [illegible] et alia omnia et singula que circa premissa fuerint necessaria

Ibi [illegible] [illegible] de Lemorowo(?)

[illegible] [illegible] [illegible]

fore. Etiam si de aliquibus in presenti Compromisso non esset cogitatum renun-
ciantes omnibus et singulis legibus Iuribus exceptionibus statutis consuetudi-
nibus defensionibus contradictionibus peticionibus et quibuscumque aliis cautelis
per quas presens arbitrium seu laudum ~~[illegible]~~ ac pronunciacio seu diffinicio ex
ipsa posset restringi seu quomodolibet annullari promiserunt insuper dicte partes una
quaque sibi parte et in omnibus obedire dictis dominorum Boguslai Cay et
Domkonis arbitrio pronunciacioni diffinicioni laudo precepto ~~laudo precepto~~
arbitrio sive penis vallatum (pro ipsos factis vel faciendis (quocumque factis
pronunciatis ~~vel~~ diffinitis et prolatis) stare et ea recipere ac in omnibus pun-
ctis et titulis dicti Compromissi et sive sicut approbare et in nullo con-
tra vel aliud dicere vel inducere obicere vel ingerere repugnare vel contradi-
cere quemadmodum racione vel causa aut ingenio quovis ~~[illegible]~~ vel sed tacite aut expres-
se hiis omnibus que inter dictas partes dicti domini Arbitri fecerint ceperint
pronunciaverint sumaverint seu fuerint arbitrati (qui domini Boguslaus Cay
et Domko tamquam arbitri predicti mox ~~[illegible]~~ recepto huiusmodi sponte compromisso
visis et diligenter inspectis omnibus allegacionibus et disputacionibus quibus
dicte partes tunc inter se uti voluerunt et volunt et iuris de iurisperitorum
consilio matura deliberacione discussis eisdem partibus petentibus et consencientibus inter
easdem partes per modum infrascriptum (ut pronunciaverunt declaraverunt diffiniverunt
sumaverunt et sunt Arbitrati primo videlicet quod dicti Vladcu et Kunethes
in Lamonolka debent et tenentur sive arbitrali sunt astricti prefato domino
Nicolao plebano in Walsstein et ecclesie sue (racione (salve et dare sine contradic-
cione preliminaria (de quibus annuatim per duas mensuras pure Bladi (de una
Siliginis et alia Avene (mensurando ~~[illegible]~~ (iuxta
consuetudinem ecclesie Brunen singulis et perpetuis temporibus iuxta tenorem de forma
Sumarum diffinitarum [illegible] dominorum Iudicum predictorum (pro dicto domino Ni-
colao et ecclesia sua predicta (et eciam prefatos ~~[illegible]~~ Vladcu et Kuneth
racione dictarum missalium alias litterarum quas diffinitas Sumas in omnibus clau-
sulis suis et punctis (dicti domini Arbitri Boguslaus et Domko (quas
adhuc in suo robore perpetuis temporibus duraturas confirmaverunt (Item sepe
dicti Vladcu et Kuneth pro omnibus fatigiis expensis [illegible] ac [illegible] per
ipsos a quibus ~~[illegible]~~ processus litibus contraversie [illegible] dampnis eidem domino Nico-
lao et ecclesie sue debitam [illegible] solvere tenentur. et sunt astricti ad solucionem
videlicet quinque ad festum sancti Bartholomei Apostoli et quinque ad festum sancti Martini
proxime venturi (et eidem XX mensuras Avene [illegible] mensuras Avene infra
duas septimanas data presencium sequentes ~~[illegible]~~ et decem mensuras ad festum sancti
Bartholomei Apostoli solvat [illegible] omnes [illegible] displicencias fatigias et
expensas et dampna pro et remittit. et ad [illegible] debent annuere et ratifi-
care sub penis [illegible] ducatis videlicet sub pena [illegible]
[illegible] partis [illegible] compromissi [illegible] dominorum Boguslai et Domkonis
arbitrum tenendis [illegible] ~~et~~ ecclesie [illegible] residuas [illegible]

Item dicti Vladcu et Kunethem ~~[illegible]~~ in Lamonolka prefatas missales annuatim
[illegible] singulis temporibus perpetuis [illegible] ad dotem [illegible] plebano in Walsst
qui pro tempore fuerit [illegible] ~~sub penis [illegible] ducatis~~
infra ij septimanas festum sancti Martini [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~

vel amicis prop-
tis et

vel pro eam

pretextu cuius in aliquo premissorum seu aliquod premissorum venire fecerit aut
venerit, attemptaverit, tamquam opposicionum diffinicionum pronunciacionum et laudacionum in toto
aut in parte non servando, ac contra et vice versa quas vel que per partem eandem
diffinicionum tenetur fore contingit vel circa sustinuit, fecerit seu simpliciter dicto
vel verbo, aliis protestacionibus et dilacionibus testimonialibus interesse valebit salva
det, et de pena arbitrio sit astricta seu quod dicta pena semel vel plures
ab eo qui contra premissa vel aliquod premissorum aliquid fecerit seu attemptaverit de
parte teneatur et erit bancus (?) salva. Et nichilominus salutaris huiusmodi pene
non obstante dictum arbitrium et laudum debet a dictis partibus inviolabiliter
perpetuis temporibus observari. Quam diffinicionem laudacionem et pronunciacionem prefate
partes mox et incontinenti receperunt approbaverunt emologaverunt et rati-
ficaverunt prenotatas arbitrio eiusdem [illegible] et pene invadiata (?) [illegible]
abcedendo (?) [illegible] vel per aliud dicto vel indicte iure vel facto et
racionis alio colore quesito quomodolibet. Super quibus omnibus et singulis
prefatus dominus Nicolaus plebanus ac prenotatus dominus Boguslaus Canonicus
et Doubkone (?) tamquam arbitri litteras eorum sigillis sigillatas ~~[illegible]~~
patentes diffinicionis et pronunciacionis [illegible] ac me notarium publicum subscriptum vice
et nomine omnium et singulorum premissorum solempniter stipulantem petiverunt sibi per
publicum instrumentum dari et confici. Acta sunt hec Anno indiccione et pontificatu
die mense hora et loco quibus supra. Presentibus ibidem discretis viris dominis
Nicolao cellario [illegible] et Albero Dernygosty (?) alias Brynysky (?)
clerico [illegible] diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

x. [illegible] et in hanc formam publicam redigi

Et ego Johannes olim Nicolai de Brodzisko (?) clericus Poznaniensis
diocesis publicus auctoritate imperiali notarius quia predictis omnibus premissis
renunciacioni [illegible] dicte pronunciacionis eiusque recepcioni
approbacioni et emologacioni pene vallacioni et eius recepcioni solempnis
stipulacioni et obligacioni litterarum et instrumenti peticioni aliisque omnibus et
singulis premissis dum sic ut premittitur fierent et agerentur una cum prenominatis
testibus presens interfui eaque omnia et singula vidi et audivi necnon aliis
occupatus negociis per alium fidelem scribi procuravi et hic me manu
mea propria subscripsi et in hanc formam publicam redegi signoque meo
solito et consueto consignavi sigillis quoque prefatorum dominorum Boguslai
et Doubkonis arbitrorum predictorum de mandato eorum specialiter sub appensis
in presentibus [illegible] sigillavi rogatus et requisitus in fidem et testi-
monium omnium premissorum et singulorum.

Sentencia inter [illegible] Cosarzello

Anno dni etc Nos Benedictus de Bazadla [illegible] et
officialis Burgensis [illegible] per hac [illegible] publicum [illegible]
omnibus [illegible] patet [illegible] [illegible] nobis inter
nobiles et discretas [illegible] dnos Jarossium et Abraham
in Cosarzello ac [illegible] de Malorhovo [illegible]
dictis per ipsos Jarossium et Abraham ad [illegible] in Cosarzello
[illegible] post mortem et obitum [illegible] ipsius [illegible] et [illegible]
a [illegible] (et [illegible] albrachti [illegible] de Cosarzello
heredes [illegible] Johannem Malek [illegible] [illegible] per ipsos [illegible]
[illegible] ad dicta [illegible] in Cosarzello [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] de Cosarzello
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] questionis [illegible]
et [illegible] [illegible] dnis Jarossio et Abraham ac [illegible]
de Malorhovo [illegible] [illegible] [illegible] albrachti
de Cosarzello [illegible] Johannem Malek [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] Jarossii et Abrahe ~~[illegible]~~ ac
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible]
[illegible] [illegible] (nos ad iura [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libellum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Coram
~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] [illegible] et albrachti ac Nicolai
Malek [illegible] [illegible] [illegible]
~~nos [illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] libelli [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] libellum assignavimus [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] copia [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Nobis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] et deliberandum
[illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nos [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] per
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] (ut nos

Marginal notes: [illegible]; [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible]

[illegible] predictum prefatus Sifridus quibus[dam] [illegible] sive partibus racionibus coram
nobis comparens et tamen ipsos satisfaciendo [illegible] super litteris primo
sibi adversas verba negativa [illegible] [illegible] contestata et iurata
dicenda et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] omnibus et aliis [illegible]
et capitulis sub iuramento calumpnie [illegible] [illegible] satisfactionis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] iurata deinde aliis terminis competentibus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] petita [illegible] satisfaciens et
[illegible] [illegible] prefatus coram nobis comparens ablatis quibus
parte sua [illegible] [illegible] et litteris et [illegible] [illegible]
[illegible] quidquid opponere volebat ~~[illegible]~~ [illegible] opposito [illegible] || adversum
[illegible] [illegible] erat per verbum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] litteris privilegiis [illegible] [illegible] et probacionibus aliis super
negatis [illegible] [illegible] [illegible] admissis [illegible] [illegible] testibus
coram nobis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
et attestacionibus [illegible] publicatis [illegible] [illegible] quibus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testes et [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] volebant [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et Albertus [illegible] prefatus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] declaracionibus et probacionibus in causa [illegible]
[illegible] [illegible] et nos conclusimus et [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] et [illegible] omnibus et singulis [illegible] [illegible]
[illegible] coram nobis [illegible] et aliis [illegible] et
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] et [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
nobis in iudicio comparentibus [illegible] [illegible] Alberto [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Alberto [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] sententia lata
[illegible] [illegible] est [illegible] [illegible] diffinitiva [illegible]
[illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub anno [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Anno decimo hora tercia et consistorii nec presentibus honorabilibus
et discretis viris dominis Andrea de Kurzelbrun et Henrico de
Bramscheldo ... procuratoribus ... Martino de Pobiedzka
Mathia Zarzello et Thoma de Zarzeczky procuratoribus Cracoviensis
necnon Nicolao Janussi de Bruzna clerico publico notario [illegible]
testibus ad premissa ... cum ... et testibus ... premissa
predicta ... sine ... publicam ... sententiam
sententiam diffinitivam ... per Jacobum notarium
nostrum infrascriptum et ... scribam subscribi et publicari
... appensione sigilli nostri communiri

Et ego Jacobus Marchir de Lant ...

singulis tunc presentibus fuerunt [illegible] per [illegible] prefatus [illegible]
petivit sibi fieri a me notario publico infrascripto unum
et plura publica consimilia instrumenta et instrumenta. Acta sunt hec
anno indictione pontificatu die hora mense et loco quibus supra
presentibus discretis viris domino Petro de [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] testibus vocatis et
rogatis ad premissa

Et ego [illegible] Bartholomei de [illegible] clericus [illegible]
diocesis publicus imperiali auctoritate notarius, quia dictis [illegible] lande
premissis et [illegible] [illegible] ac [illegible] et aliis omnibus
et singulis premissis dum sic ut premittitur fierent et agerentur una
cum prenominatis testibus presens fui eaque sic fieri vidi et audivi
[illegible] [illegible] [illegible] aliis occupatus negociis
per alium fidelem scriptum confeci [illegible] publicum [illegible] forma
[illegible] [illegible] [illegible] solitis et consuetis consignavi
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] premissorum

In nomine domini amen. Nos Nicol etc. p pn-
tis public instrum notumfacimus universis
q dna Magda de Modliszewo apparens
sibi q̄plibz p̄pinq coram nobis iudicialiter cpris
oblato citatorio a nře auditorio q discreto
viro dno Pau plebano de Modliszewo cum
nota accusata graviter conquesta verbo clamoroso
et famoso cu querela proposuit q eund qui ipe
dns Paulus in dicta villa Modliszewo eius
virginitate ausus est deflorasse et p totam
ebdomodam in cuma in caminata sua de-
tinuisse torpata huiusmodi iniuria ad opp-
primendum ac pcrem plebm. ac p nunc q pnitus
petens sibi dictum peniam adiudicari
ac iniuria ... ac q dictum dnum
Paulum procedi nunc iuris forma. Nos vero
audito huiusmodi famoso clamore dicti p-
testis fugitivum et verz graviter madaviny
p nobiles Pechnone et Nicol fratres he-
redes ibid in Modliszewo absque capitali
lesione detineri et eund nobis pntari
ad unu tu tm atque die ... adve-
nientes nobis iudice p tribunali sedentibus pfata dna
Magda et Nicol herede p pte una et pfato
dno Paulo pte ex altera comparentibus et nře
mutuo altercantibz pfata Magda constanter
posuit eius querela supius descripta petens
p dictum dnum Paulum citatorem defendendo iuri
et iudicatum solui ... intromitti expedisse
pfatus dns Paulus negat ... conventa fuit
... dne Magda et petita ...
si non debe petita se ad defensionem huiusmodi
cause admitti. Nos vero volentes pfato
dno p copia defensionis talis nunc ...

petita prefate domine Margarete prefato domino Pau-
madaming huiusmodi caucionem dare cum alter se
absentasset volens iuri parere et quia
dictam caucionem dare non poterat eandem se
cum tenutis domini archiepiscopi mancipavi
usque ad dacionem caucionis incorarie et
iurare thoronie de calumpnia vitanda
et dicto die dominica in parte ea qua iura. dicte
domina Margareta igitur mediante peteret ad scam
dictam cavere se Paulo predicto ei esse
deputatum tenutis mancipandus iura.
huiusmodi prestare recusaret petens tunc
adhuc fari assignari. demum alio die termino
coram nobis iudicio comparentibus
Kmethone de Jablowo pro Paulo supradicto
et Paulo dicto Glouniss cum domino qui
volens prefatum dominum P. de tenutis prefati
domini nostri archiepiscopi liberare dictam cum et
sufficientem cautionem pro eodem domino Pau. de iudicio
sisti et iudicatum solui eundem dominum Pau.
coram nobis iudicio statuerunt qui dictus Pau-
se liberatus peteret citacionem predictam dictam
Margaretam sibi decerni ad prosequendum causam huiusmodi
et ea facta quod esset super ad certam terminum
dicte quod recuperaret cum petita quo
adveniente coram nobis in iudicio personaliter
predictis prefatis Margareta et Paulo primitus
in eorum presencia comparentibus prefatus dominus
Pau. ad nunc mandatum prefatum iuravit
de calumpnia vitanda et dicti die prestitit prestanda
ad sancta dei ewangelia corporaliter petens sibi tunc
ad ponendum et articulandum terminum ad dicta domine
Margarete iudicio pariter assignari ad certam terminum

Marginal notes (left):

Jacobus Wlodarz
ac Nicol. Bolusz
de Jablowo Kmethonis
et

alio termino comparentes
coram nobis iudicio ... (illegible)

tunc ad hoc prestanda

Marginal notes (right, partly cut off and struck through):

... sequentes Georgius ...
... ad officium ...
... ad ...
gravamen ...
ad ...
sub ...

et competenti subsequenter vos predicti [illegible]
ad po(sitiones) et articulos super quibus [illegible]
premissa [illegible] per prefatum dominum [illegible]
archiepiscopo [illegible] vocato et constituto prefato
domino P. coram vobis qui dominus archiepiscopus audiens
premissa et attenta fama clamorosa ut
[illegible] quod predictum Pau. [illegible] eidem domino
Pau. indixit [illegible] septima canonica
infra [illegible] purgationem [illegible]
[illegible] per nos in [illegible] in
[illegible] elapso prefatus dominus P.
coram nobis in iudicio pro tribunali sedens petijt
quod prefata dominam Margaretam ad [illegible] dictam
purgationem pro [illegible] ad effectum [illegible]
assignari [illegible] ipsius petita
[illegible] quo adveniente prefato comparentibus
coram in iudicio pro tribunali sedens magistro [illegible]
[illegible] de Zatolis advocato [illegible] et
[illegible] dominam Margaretam [illegible] procuratoris
mandato [illegible] constabat ex una parte
et domino Paulo [illegible] sex presbiteros in
actis cause [illegible] et petente
[illegible] et [illegible] presbiteros ad eius purgationem admitti
[illegible] forma. Nos vero volentes mandatis
dicti domini archiepiscopi humiliter obedire
et prefato domino P. in eius iusticia [illegible]
deficere [illegible] presbiteris [illegible]
[illegible] et comparatione dicti P. [illegible] agnoscentes
[illegible] qui [illegible] dicentes [illegible]
[illegible] de Pau. [illegible] et [illegible]
tunc prefatus dominus P. flexis genibus
[illegible] quod dictam
dominam Margaretam ut [illegible]
[illegible] agnovissimus [illegible] dedissimus

p(er) alium stupendi et carnal(ite)r cognoscendi da
se purgat(ur) suis iuram(en)t(o) ~~ad sancta dei ewang~~
beri p(ro)p(ri)um genibus flexis q(uod) p(re)fatus Paulus
corp(or)al(ite)r iuravit in libro missali q(ue)m tunc in
n(ost)ris manibus tenebam(us). Postremo vero
cora(m) alio die p(re)fatus d(omi)n(u)s P. cora(m) nobis in
iudicio p(ro) tribunali sedentibus comparuit et
devote pet(iv)it p(er) nos et n(ost)ras l(itte)ras
declarari eum contra sup(er) p(re)missis sibi impositis
iudicial(ite)r se purgasse et sup(er) h(oc) sibi concedere
n(ost)ras sibi l(itte)ras opportunas. Nos vero
eius instanciam ut p(ro)p(ter) requisiti p(re)fatum d(omi)n(u)m
P. ~~declaramus~~ se canonice purgasse sup(er)
criminib(us) sibi p(er) d(i)c(tu)m d(omi)n(u)m M. impositis
et p(rese)ntib(us) ~~declaramus~~ has n(ost)ras l(itte)ras
sup(er) eis iudicial(ite)r concedimus in

Instrumentum attestacionis quod moneant Notarii et Officiales per decretum extractionem [illegible] compulsor

In nomine domini Amen. Sub Anno a Nativitate eiusdem Millesimo [illegible] Indictione xi Pontificatus sanctissimi in christo patris et domini nostri domini [illegible] Bonifacii divina providentia pape noni Anno eius [illegible] die [illegible] mensis Augusti hora [illegible] vel quasi in Curia habitationis venerabilis viri domini Nicolai [illegible] Thesaurarii [illegible] et officialis [illegible] Bremensis sita in [illegible] Bremensi In mei Nicolai philippi de [illegible] clerici Bremensis diocesis publici Imperiali auctoritate Notarii ~~[illegible]~~ testiumque infrascriptorum presentia personaliter constitutus [illegible] vir magister [illegible] de [illegible] Advocatus consistorii Bremensis ac procurator [illegible] Dominus [illegible] magistri Johannis ~~Brudis~~ vicarii ~~[illegible]~~ sancti Crucis in [illegible] et [illegible] Sancte marie [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] diocesis tenens atque habens in suis manibus quasdam litteras compulsoriales monitoriales ad [illegible] contra [illegible] Dominus [illegible] Leonardi de Frankenstein [illegible] [illegible] Judicis causarum appellacionis ~~[illegible]~~ inter [illegible] dominum Bernardum ~~[illegible]~~ de Belching [illegible] vicarium [illegible] sancti Crucis ~~[illegible]~~ [illegible] appellantem et dictum magistrum Johannem appellatum [illegible] [illegible] per [illegible] patrem dominum Nicolaum divina permissione Abbatem [illegible] [illegible] in [illegible] ordinis premonstratensis [illegible] [illegible] appellacionis Judicem a sede apostolica specialiter deputatum subdelegatum [illegible] compulsorie monitorie et inhibitorie [illegible] dominum [illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ut [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] in eisdem litteris contentorum omnia et singula [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] iuxta [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] et alia producta in causa ~~[illegible]~~ appellacionis [illegible] [illegible] magistrum Johannem Brudis ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] diffinitiva [illegible] dominum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] que [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~magistrum Johannem~~ ~~Brudis~~ ~~[illegible]~~ et Bernardi de Belching [illegible] et magistrum Johannem Brudis [illegible] super quibuscumque [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominum [illegible] [illegible] Bernardi Belching [illegible] [illegible] magistrum Johannem [illegible] ad sedem Metropolitanam Bremensem [illegible] sub manu publica [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

In nomine domini amen. Anno Nativitatis eiusdem M cccc [illegible] indictione
[illegible] Pontificatus [illegible] pape [illegible] die [illegible] mensis [illegible]
[illegible] hora nona [illegible] in mei notarii publici [illegible] personaliter constitutis
testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constituti
Nobiles et discreti viri Albertus Walach de Wilamowicz [illegible] ex una
parte, Stanislao bin [illegible] Magistro Strzeszowo [illegible] in [illegible]
Alberti Brzezina [illegible] pro [illegible] et Nobili viro Mar[illegible] de [illegible]
[illegible] Lancicie [illegible] [illegible] subpena [illegible]
[illegible] submiserunt [illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible]
[illegible] et suffraganio [illegible] mandato [illegible] pena [illegible] duo [illegible]
[illegible] de [illegible] Brzezina [illegible] [illegible] Albertus
Walach [illegible] de Magistro Strzeszowo [illegible] duo [illegible] de [illegible]
[illegible] suo nomine omnibus [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] magistri [illegible]
Strzeszowo et [illegible] [illegible] in capella
[illegible] Metropolitane [illegible] [illegible] et [illegible]
et [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]

Walach [illegible] magistro Strzeszowo et [illegible] [illegible]
[illegible] et in [illegible] altari [illegible] Martini [illegible]
[illegible] et [illegible] et [illegible] altaris [illegible] et
[illegible] de alto et basso [illegible] et [illegible] in [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]
et [illegible] Albertum de [illegible] [illegible] Lancicie et [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
in arbitros arbitratores laudatores et amicabiles [illegible]
et [illegible] arbitris arbitratoribus laudatoribus et amicabilibus
[illegible] et [illegible] plenam et omnimodam potestatem [illegible]
et [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et de plano ac sine [illegible]
[illegible] ut [illegible] ut una parte [illegible] et alia [illegible]
[illegible] ut non [illegible] omnibus diebus [illegible] ut non [illegible]
ut [illegible] ut [illegible] [illegible]
ut [illegible] eis placuerit semel ut pluries ac [illegible]
[illegible] non [illegible] ut non [illegible] [illegible]
et [illegible] ut [illegible] et [illegible]
arbitrandi laudandi [illegible] [illegible] mandandi ordinandi et [illegible]
arbitrata laudata [illegible] [illegible] mandata ordinata [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ut [illegible] ut [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] ac [illegible] et [illegible] arbitrum [illegible] ordinacionem
[illegible] [illegible] et mandatum ac [illegible] et [illegible]
et [illegible] [illegible] arbitri arbitratoris laudatoris [illegible]

[illegible]

[illegible]

Dne damam [illegible]

[illegible]

D [illegible]

ghiklmnoparstb

et amicabiles compositores seu alter eorum dixerint seu dixerit tam simul
[illegible] premissis quam [illegible] alter [illegible] vel [illegible]
in aliquo tantum [illegible] [illegible] dum vel [illegible] [illegible] vel [illegible]
[illegible] [illegible] voluntarie et [illegible] omnibus [illegible]
et [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] ad arbitrium boni
viri [illegible] legis et canonis ac [illegible] [illegible]
[illegible] modo in premissa vel quolibet premissorum [illegible]
[illegible] ea [illegible] [illegible] vel [illegible] sub pena [illegible]
premissa modo [illegible] pena [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] arbitri et amicabilis
compositores [illegible] premissa et premissorum [illegible] partium
[illegible] obligatam [illegible] [illegible] quam pene [illegible]
[illegible] premissis [illegible] arbitros [illegible] possit
et valeat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui [illegible]
[illegible] possit [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] pene [illegible] [illegible] vel plures [illegible]
[illegible] premissis ac omnia et singula [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] singula premissa [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Johanne de [illegible] [illegible] Poznaniensi Petro [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] testibus ad premissa vocatis specialiter

[illegible] [illegible]

In nomine domini amen. Dignum et racioni consonum fore noscitur ut alma mater
sancta Gneznensis ecclesia que in regno Polonie inter metropolitanas capitales
excellit ecclesias ita honoris prerogativa pre ceteris singulari et ampliori privilegio
decoretur. Proinde Nos Kazimirus dei gracia rex Polonie necnon terrarum
Sandomirie Syradie Lancicie Cuyavie Pomoranieque terrarum dominus
et heres ad universorum tam presencium quam futurorum noticiam volumus de-
venire quod Reverendus in Christo pater noster dominus Jaroslaus eadem gracia
sancte Gneznensis ecclesie Archiepiscopus cum suo capitulo ad nostram presenciam venientes
exposuerunt nobis humiliter et devote. Quod privilegia eiusdem ecclesie con-
cessa ab illustribus [illegible] dudum regibus et principibus Polonie super iuribus
et libertatibus continencium [illegible] plenarie propter nimiam vetustate consumpta
nonnulla [illegible] incendiis et cremacionibus deperdita existerent
supplicantes [illegible] et ecclesie [illegible] magestate regia et [illegible] in medio
providere ut videlicet consumpta privilegia innovari deperdita restaurari
et alia reformari misericorditer mandaremus. Nos vero ipsorum iustis et racio-
nalibus supplicacionibus more piorum patrum favorabiliter annuentes cum
Regis et principis exploratum munus existat ecclesias et personas ecclesiasticas
presertim [illegible] obtinet paterne consolari protegere et dotare
habita nobiscum deliberacione et cum baronibus nostris sufficienti premisso
tractatu. Ad honorem omnipotentis dei et beate Marie virginis ac ad gloriam
Sancti Adalberti martiris et pontificis gloriosi ipsius ecclesie Gneznensis patroni
atque intuitu retribucionis eterne. Considerantes eciam meritis probitatis et
serviciis plurimis prefatum dominum Archiepiscopum nobis constanter exhibitis [illegible]
pensis omnia et singula privilegia libertates concessiones et donaciones
cuiuscumque tenoris et forme existant per progenitores nostros progenitores data con-
cessa et donata sancte Gneznensi ecclesie memorate in nomine domini ex certa
sciencia confirmamus et nostro privilegio roboramus. Primo volentes clare
recolencium progenitorum nostrorum qui eandem Gneznensem ecclesiam plurimis graciis
dotaverunt vestigiis inherere et facere eidem ecclesie graciam ampliorem
Ut sub cultu nostri regiminis in [illegible] amplietur quod ipse dominus Archiepiscopus
cum suo clero pro salute nostra et parentum [illegible] orare [illegible]
sint astricti. Omnia bona ipsius Gneznensis et aliarum Collegiatarum videlicet
Lanciciensis [illegible] [illegible] et [illegible] ac [illegible] ecclesiarum
Gneznensis diocesis sive sint opida sive civitates sive ville aut castra que
nunc ad maiorem certitudinem in presenti privilegio duximus propriis nominibus
describenda primo videlicet omnes areas circa ecclesiam Gneznensem quas nunc
prelati canonici et vicarii possident cum ortis et duobus mansis circa [illegible]
[illegible] item Kandzerzino [illegible] [illegible] cum partibus eidem adiacentibus
[illegible] Slawno cum partibus sibi adiacentibus Opronsko. [illegible] [illegible]
[illegible] civitate cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut

gnenowy ipam Ciuitate gnenensem cum foro Szydlowo Bysupino /
cum pertinentiis adiacentibus Czyple Sanczello Lonie Selcello Dachowello
Sulimowo Rybitwy prestorisello dobileno Chomantowo Sam
dolbo Wilczono Brzesty Mizno Siola Balmczino pucno Wechowo
ante pucassz Pothgorzino Rybello et Sczarbinice cum Tractoriis Naklo
Krampsowo plonye Chrostnicza et villam Zichel Nakel Konow
pra cum villa Kalisky Opatolk · dimidium Troyanowo lum Ledzissowo
Slonczno / Wrzono Sokoly Trampnowo Wasolbo · Bistonice Zestowice
Kokunino et Stare cum villa pte fluvium prosna Nostobo Bysup
Byskupice ita Slobok · Byskupice Szczy Smolky Bitonicza
Byskupice ita Kozlowo Byskupice cum Kozlowo dicit et bonna
Swanthkowicz Cuzite et Byskupice duas partes in
cum villa Velincy Dunga Radzenowite Byssowicz duas partes in
villa cum Bobrowniky Redluk Lana Broza zalanye Bydzino ·
propestellanica Kunday Chrustowo Chrzegorowo Ciuitate cum foro Kelzowo
Kolzono Stawichte Boguslawice Kruda Rzuchowo Chylice Swankowo
villa pte fluvium Knute cum villa Camanie Bima Byma Byskupice
ita Radzewo Smogorzewo · et duos lanos dictos Charle et Bezdrze
cum villa Charle et tomorowo consistentes Kalino villa Dobrany cum
villa Charle et comorono consistentes in allodio dicto Cho
gas villas cum Kantiney villa ita Cultam cum allodio dicto Cho
chrzica Chomino cum loco molendini podgorze Osthowice Opatowo
paucek Ciuitate cum foro Lubicza Kunacki dimidium Bantowo Czyzge
Slonewo que tres ville una villa que Bantowo dicit pro concte
biskichnicza Kanzfinky Szydlowice Opuzize Strzegunice Brzozowice
Lancom cum villa adiacenti dicta Sulkowo Szczytowo Kamka Grezno
pegano Chelm Sobotiska cum pontali quod Volgant dicit opposite
Czykossy Slupcza Kogame Radolkowo Bolga minor Chwano in
Jopola militali duas partes Grzegorzino Pamadzice et in dimidium quatuor
partes Prussimonice Smarna in magna Kzmitill tres partes Gulloz
nisky quatuor partes et Chelmia in Lambitze due partes Nyprosnice
Boloz cum adiacenti villa dicta praze cum Blonie et Dambe Bratmy
sorte que dicit Dulowo Gu Wyssoke tres partes cum Opolonice Zlotky
una parte Chremi Jantowo Oproslawice Dzwrhano in Brzezhow cum
Quarte Sosnka Chranstow Dobrogostowice Lambinicze cum
Ciuitate Brzesko · cum foro et
bissino cum suas villas cum Srodie Ciuitate Brzesko · cum foro et
villa eidem connetta · dicta Kopschnanes Ostrowsko Wola Kretmana
Sbilnycze Orzyslowo Kelemino · Kobilinky Wislanie Nemislall ·

in villa Lubiszowo Poponowo Lankowo Zadowo Borissewicze Marzanino
prope Cancellarie Gneznen. Sandziewicze Luczow Parzno Sarzowo Lis-
kowo Drozdzino Potulkowy Klusky Kossotarzewo Przamysla Mirzoniszka
Obradziewo Przemeczi in Wola dicta Szomerski Boleszewicze Brochotice
item villa prope fluvium Wartae Czarnino Welsyce Smolsko Pszkowa
Korittowo Ragow. Konary Turkowicz Lunk. Ciuitas in solo et dualis
villis sibi vicinis Sengze in quibus de campis de Mrchinin o Dolowo
Boszolowicze parte Sandano Dusinky Kobosky Grazano Janowice
Z[?]omigky item has villas circa Cracoviam Byskupicy circa Mechowa
in villa que dicitur Gora sibi. Decimam porussy circa Cracoviam Chro-
szna. Item Kostelecz. Item has villas iuxta Sandomiriam Kurzelow.
Ciuitatem in solo et decima septimana thelonei et in allodio quod dicitur
Modzew. Boszanicy in medio thelonio pontis et in fabrica ferri Sup-
dicta Kzyborz[?] Dambow. Konczno Lymo[?] Crolewice ante Vislicia. Item
has villas Capituli Gneznen. Opskanowicze Bnino Pyszno Bezanino.
~~Braczewo~~ Braczewko agros decimarum fori Gnezna Mysczkowo
Pawlowo. Kampel Zydowo Wallissewo Parszewo Poponowo. Byszewicze
Czerga. Marzanino Gozdowo Kruczes Barnowo Opatowo Lym-
kino Bnino maius et minus Sulowo Kostrono Dmczeszka Mauczinky
[illegible] fortes Lubza. Gostyssno Budzislawe Glanoviz Kreyriano Sw-
pankowo Bnino parvum Kokino Polanowo Ostrowite Zlotkowo Stan-
binirzicz Kazowo Marquarte Dzewissno Weyssyce Ostrow. Slup Sko-
kno Pampano Pampiczy seu Koszydlowo. Item prope villa Sanctuariorum
Komorowo Jezerzani Trzmka Koycze Mokrzsko Dusno Zalanzowo Item
Malanowo prope Turek Item Kozdzice Tre Lawice quatuor fortes et thabernas
in Domanowo. Vna parte Nempe iam bona premissa eximimus exemimus
liberamus ac prorsus absolvimus circa et castri citacione ac audiencia nostra
et omnium palatinorum Capitaneorum Castellanorum Judicum Subiudicum et quo-
libet officialium quibuscumque nominibus appellantur pertinentes a singulis inpe-
ticionibus seu inquietacionibus iusticiariorum qui opradale dicuntur Vulgariter
ipsa bona et eorum inhabitatores facit fore volumus liberos et exemptos sed
Dictus Archiepiscopus et suum Capitulum Gneznen qui pro tempore fuerint ponet suo
iurisdicionis Ecclesie Justiciarium qui eadem bona Ecclesie diligenter visitet et eorum
inhabitatores ab excessibus retrahat ac ipsos corrigat iusticia mediante Si
vero ultra cognicionem eiusdem iusticiarii nostrorum aliquis sine inpedierit bonis Ecclesie
propriet ipsum prefato Justiciario Ecclesie debebit deferre qui de eadem
reddat iusticie complementum Cum quidem Justiciarii Ecclesie habebit potestatem

recipiendi pecuas in possessionibus ecclesie sancti [illegible] [illegible] de-
tenebat qui medietatem fuerit condempnati [illegible] in [illegible] nullum
penitus habent respectum ut prefertur predictam dampnum Gnesnensi Petro domino
Archiepiscopo et suis successoribus concedimus facultatem mediocrem bona
et possessiones ecclesie locandi jure theutunico prout eis melius videbitur
expedire que quidem bona et possessiones prout ipsius [illegible]
[illegible] in omnibus [illegible] fructibus et proventibus [illegible] tam [illegible] quam
[illegible] in agris pratis silvis [illegible] lacubus [illegible] pascuis [illegible]
[illegible] in venacionibus [illegible] et omnibus [illegible] bonis [illegible] habent
et aquarum decursibus generaliter in omnibus [illegible] [illegible] tam libere
ut haberi poterunt in futurum cum omnibus habitatoribus [illegible] liberalius
quod [illegible] eximimus liberamus et absolvimus [illegible]
exaccionibus collectis talis contribucionibus et tributis [illegible] [illegible]
[illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] angariis et [illegible] ac a
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de novo [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] castrorum [illegible] in Siradz et in Nakel
[illegible] antiquam videlicet in Gnezna [illegible] [illegible] castrorum
[illegible] [illegible] [illegible] ecclesie [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible]
[illegible] Regni Polonie emergentibus penitus sunt exempti [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] si inimici [illegible] aliquod insultum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ecclesie [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] debeant [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] villanorum [illegible] et [illegible] libera [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] naturale [illegible] [illegible] debeat [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in villis [illegible]
[illegible] [illegible] debent [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ita tamen quod si emptor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ville [illegible]
[illegible] eidem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] emptor [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ville [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Archiepiscopo et [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et Civitatibus [illegible] videlicet in Kalis [illegible] [illegible] in Siradz

in Malogosch, in Chanczin, in Sprzczmcz, in Sklczin et in Skarissow ita vos
volumus decimas perpetuo in perceptione huiusmodi decimarum, septimanarum, theloney
predicti parafiam et quiete gaudere. Decernimus specialiter quod si quispiam in predicte
Lanczicien. et eius collegiatarum ecclesiarum predictarum bonis aliquam iniuriam seu predictis
violentia notoria fecerit, eidem premoratum archiepiscopum et prelatos suos
per ea ad satisfactionem condignam censura ecclesiastica compellant. Insuper
si homo de bonis ecclesie liber aut ascriptitius predictum homicidium aut
mutilatione accessibus fuit temerarie, respondendo circa solucionem multe capitis
Trazsmyenpalyn, ipsa homicidia committere volumus, ita quod homines ecclesie a
solucione pene que zaglowna sive Cinane seu Grzywny dicuntur obligantur
penitus sint exempti et soluti. Item decernimus quod voluntati premisse audiencie
repellant et ad testificandum dumtaxat et consuetudine non fiat nullatenus
admittant. Ordinamus insuper et volumus observari ut circa limitaciones
possessionum seu hereditatum ecclesiarum supinus positarum, respondendo semper ecclesie
et villis, si terre que hactenus fuerit observata circa iudicium eidem
domino archiepiscopo eiusque successoribus, quod possint circa absentibus ... dicere
consistere proventus seu partes aut plurimos in causis hereditarum adiungere
et defendendum adinveniendo seu pendendo et hec prelatis ipsorum sigillis
roboratis cum ipse nostra habere possessiones hereditarias dominus ...
Triciorys regni nostri pro eo quod ultro pene magis inde ne concedat.
Decernimus et ordinamus ac statuimus prelatos et capitulis volumus perpetuo
observari ut dominus archiepiscopus et prelati Lanczicien. et aliis supinus nominate
ecclesie cum clero et populo inhabitante ecclesie habitatione complexibus et consuetudinibus
comodum et honorem ecclesiarum tangentibus et specialiter ... ipsi prelatos con-
cessis et datis plenarie confirmare prestamus. Insuper nos vidisse ... et
nobis plenarie intellexisse litteras patris beatissimi ... Romani pontificis
videlicet Innocentii sexti Innocentii ... et Honorii ... in quibus possessiones
iura et libertates predicte Lanczicien. et eius collegiatarum ecclesiarum concesse
et donate eisdem per principes Polonie nostros progenitores plenissime
confirmat specialiter aut in litteris patentibus dicti pape Honorii ... videmus
Conradi ... Wladislai de Kalis et Kazmiri de Opol ... libertates et possessiones continens districtibus terre ... confirmavit ...
districtibus ac civitatibus villis et possessionibus ab omni iurisdictione et dominio
quorumlibet principum penitus liberavit. Declaramus et circa prelatis capitulis
... seu clausula de exordiis supradictis quod si aliquis ... iuste
... repellat ut premissum est ... ... al-
testis valeat substitui ne per hoc testes ... ...

ut aut pdca ma donacio confirmacio roboracio prestacio et omnia premissa
perpetuo robur obtineant perpetue firmitatis presentes literas scribi fecimus
nostrorum sigillorum munimine roborari. Actum Cracouie in stanca Cracou
Anno domini Millesimo Trecentesimo quinquagesimo septimo presentibus hiis testibus
dominis Johanne Pyra castellano Crac. Mathia Poznaniensi Cubrano
Crac. et Johanne Lanciciensi pallatinis Przeslao Poznaniensi Dobeslao
Wisliciensi Zawissa Sandecensi et Johanne Woyniciensi ac Chelda Sandecensi
Castellanis Petro Tribuno et Andrea Subcamerario Cracouiensibus
ac Dobeslao Iudice Kalissiensi nec non Johanne Crac. ortonie Polonie
Floriano Lancicie et Hermano Cuiauie Castellanis Crac. Regni
ac aliis pluribus fidedignis. Datum per manus consp. Johannis Capellani
Crac. Scriptum per manus Gregorii notarii Curie nostre

...aplice Sedis seu duxerit
...issarii et executores huiusmodi
...atis p[re]d[ic]te ut aliud seu alios
...litteris spalis deputatus,
...d prelatis collac[ionibus] [illegible] suffragiis et
...zamini, et [illegible] [illegible] et
...lt [illegible] in [illegible] ceteris
...dinis [illegible] abbatibus prioribus
...d[ic]tus Thezaurarius Cantor Decanus
...tam kathedralium quam collegiatarum
...spalium ecclesiarum [illegible] et
...tales curati et noncurati
...beneficiati clerici omnes et sa...
...nstitutis pro tem[por]e et diversis
...Poznaniensis. Wratislaviensis
...alis ubilibet constitutis [illegible]
...adque ut ad quos p[re]d[ic]te ...
...en sum[m]a probitate, salutem et
...caritate. Et mandatis nostris
...aplicis [illegible], Nuper litteras s[anctissi]mi
...B. d. d. [illegible] pape noni et
...bulla plumbea in cordula
...more Romane curie bullatas
...cancellatas nec abolitas
...viciatas et suspicionis carentes nos
...reverencia qua decuit recepisse
...sequitur: [illegible] Bonifacius
...litterarum aplicarum tenores
...[illegible] N. [illegible] [illegible]
...Cap[itul]is [illegible] [illegible]
...in [illegible] ecclesiarum
...presentacio et maior [illegible] p[ro]
...[illegible] [illegible] constituti,

ut aut predicta mea donacio confirmata
perpetuo robur obtineat perpetue fir
mitatis sigillorum munimine roborari
Anno domini millesimo trecentesimo quing
dominus Johanne [illegible] Castellano Crac
Crac et Johanne Cancellario pallatino
Wisliciensi Zawissa Sandomiriensi et Johanne
Castellanus Petro Tribuno et Andr
et Boleslao Judice Kalissiensi nec non
Floriano Cancellario et Hermano Cama
et aliis pluribus fidedignis Datum
Crac Scriptum [illegible] Gregori

Dobrogostius dei et apostolice sedis gratia archiepiscopus
Gneznensis, Commissarius et Executor unacum
cum illa clausula quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios
etc. a Sede apostolica infrascriptus specialiter deputatus,
Reverendis in Christo patribus dominis Wladislaviensi nostris suffraganeis et
Culmensi Pomezaniensi et [illegible] Warmiensi et
Zambiensi Episcopis, et eorum vicariis in spiritualibus generalibus
necnon venerabilibus viris dominis [illegible] Abbatibus prioribus
prepositis decanis archidiaconis Thezaurariis Cantoribus Scolasticis
Custodibus canonicis tam kathedralium quam collegiatarum
ecclesiarum ac parochialium ecclesiarum Rectoribus et
eorum locatenentibus, presbyteris curatis et non curatis
vicariis perpetuis altaristis clericis notariis et ta-
bellionibus quibuscumque per civitates et dioceses
Wladislaviensem plocensem Culmensem, Pomezaniensem, Warmiensem
et Zambiensem et alias ubilibet constitutis tam coniunctim
quam divisim [illegible] ut ad quos presentes nostre
littere pervenerint seu fuerint presentate, Salutem et
[illegible] in domino caritate, et mandatis nostris
[illegible] apostolicis obedire. Noveritis nos litteras sanctissimi
in Christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina providentia pape noni et
modernum cum vera bulla plumbea in cordula
canapis pendenti more Romane curie bullatas
non viciatas non cancellatas nec abolitas
sed omni prorsus vicio et suspicione carentes nos
[illegible] reverentia qua decuit recepisse
tenoris qui sequitur continentes. Bonifatius
etc. Gneznensi [illegible] litterarum apostolicarum [illegible]
[illegible] et dilectis filiis M. Stroslet (?) [illegible]
et M. longus Canonicus [illegible]
[illegible] in [illegible] ecclesie
Wladislaviensis [illegible]
[illegible] constitutis,

in Justicia nos requisiverunt, et cum humili
devocione pecierunt ut ad execucionem dictarum
literarum apostolicarum procedere et ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ presente domino Petro [illegible] ~~in presencia~~
[illegible] Alberti Jastrzambecz
Scolastici Nicolai Strzeszonis Thezaurarii
Boguslai de Sparow [illegible] Gnezn
decani et Pauli de Blachczino Lubucensis
Scolasticorum ecclesiarum. Dobeslai Cancellarii
[illegible] Laurencii alias [illegible] de Bnyczolb
[illegible] Raczlai de Sloszewicze Ja
cobi Paluka [illegible] Jo. preposito
sancti Georgii in castro Gnezn. Martini
de Walbrzyniczicze [illegible] Borka Krzesl.
de Skandie [illegible] de Ropri canonicorum
~~ecclesie Gneznensis~~ [illegible] Longus
in toto choro [illegible] altaristarum
ceterorumque aliarum personarum ~~[illegible]~~ ecclesie
~~[illegible]~~ Gneznensis [illegible] humiliter petentes ~~[illegible]~~ [illegible]
ut si quas excomunicacionis suspensionis et interdicti
sentencias [illegible] ecclesiasticarum que
[illegible] inhabilitacionis ad illa seu
ad alia beneficia ecclesiastica optinenda imposterum
quomodolibet [illegible] in ipso processu [illegible]
Johannes [illegible] Gnezn.
[illegible] Caminensis [illegible]
[illegible] Sede Apostolica [illegible] Apostolica [illegible]
[illegible] litteris Apostolicis [illegible]
~~[illegible]~~ absolucionis [illegible] Nos
[illegible] mandatis Apostolicis tamquam
filii obediencie humiliter obedire, et ad eorum
execucionem procedere ut tenemur [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~
est [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] canonicorum [illegible] Longus

204

Canonicum, in Altaristarum et vicariorum ac ceterorum
aliarum personarum, et in eorum propriis personis, ~~[illegible]~~
a predictis dominis in dictorum dominorum Jo. et W. prefatis
tedentes et ab aliis ... in talia perpetrantes inflictis
et publicatis communiter recepto ab eis et eorum singulis
tam propriis quam omnium et singulorum suprascriptorum
prelatorum et canonicorum vicariorum et altaristarum et commendariorum
aliarum personarum ecclesie ~~[illegible]~~
de stando mandatis ecclesie ... mandato ... dominus noster
et ecclesie dei, mandatis, iuramento,
auctoritate apostolica nobis in hac parte commissa per
presentes absolvimus in forma ecclesie consueta
iniuncta eis pro modo culpe penitentia salutari
et aliis que eis fuerint iniungenda. Et cum prefatis
~~[illegible]~~ N. Strosberg preposito et N. longo, ac eorum
et singulis prelatis canonicis vicariis altaristis et
personis ecclesiasticis dicte ecclesie cum ~~[illegible]~~
sic sententiis ligatis ... in contemptum
clavium, divina officia etiam sacros etiam alias
excommunicatos ut premittitur ... tali ... sunt
et in eis etiam ... sunt ... quedam
celebrationis, etiam predictis excommunicatis et interdictis,
divina officia ... in contemptum clavium cele-
brarunt, aut immiscuerunt se illis ...
et prefatis N. preposito et N. longo et dictis prelatis
canonicis vicariis altaristis et personis prefate ecclesie
nostre Gneznensis ... quovis
modo contractis ... eorum ... a suorum
ordinum executione ... ad tempus
de quo nobis visum erit ... eadem auctoritate
dispensamus et predictis dispensamus, omnemque
inhabilitatem et infamiam ... necnon
et eorum N. preposito N. longo prelatis canonicis vicariis altaristis
et personis ... prefate ecclesie nostre Gneznensis
... auctoritate apostolica absolvimus
et presentes absolvimus ... et eorum singulis et ...
... in ... contemptum

Marginalia (left): ... canonicis ... Gneznensis; ... aliquid ...; ... canonicis clericis ... Gneznensis ...; ... Gneznensis ...; ... canonicis ...
Marginalia (right): absolvimus ... anime; ab eis ...

prefatum dnm W. Longhurd ~~ad e~~ eccl[es]iam nunc, ad ecc-
siam parochialem in [illegible], quam erat
per prefatos dnos Jo. [illegible] sancte crucis
et W. [illegible] episcopos, apostolica auctoritate ~~[illegible]~~, [illegible]
in ~~juribus~~ et in statu pristinum restituimus
predictis [illegible], Quare vos omnibus et singulis dnis
episcopis et aliis omnibus christi fidelibus supradictis monemus
omnia et singula premissa intimamus notificamus
insinuamus et ad vestram et cuiuslibet vestrum notitiam
deducimus per presentes, vos insuper requirentes et
hortantes auctoritate apostolica supradicta, quatenus ~~[illegible]~~
dnos W. [illegible] prefatum W. Longhurd omnesque
prelatos et capitula [illegible] altaria et personas
quascumque ecclesie nec ~~[illegible] supradictos monasteria~~
ecclesias seculares monasteria necnon loca sic
absolutos et [illegible] premissa [illegible]
[illegible] non [illegible] dispensatos, ac omnium [illegible]
habilitatos et [illegible] [illegible] [illegible] ab eis
abolitam, ac in juribus et statum pristinum resti-
tutos [illegible] [illegible] et ab aliis faciatis
[illegible], Vos[?] dnum [illegible] [illegible]
auctoritate apostolica [illegible] [illegible] [illegible]
apostolica prefatum dnm W. Longhurd ad dictam ecclesiam
[illegible] in [illegible] [illegible] restituatis
et restitutionem faciatis cum effectu, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
~~[illegible]~~ a [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] prefati mandati apostolici
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] arduis negociis occupati [illegible]
[illegible] [illegible] vobis omnibus et singulis
dnis [illegible] supradictis [illegible] ac [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] et singulis [illegible] [illegible]
[illegible] apostolice plenarie committimus [illegible]
donec eas ad nos duxerimus revocandas,

In quorum [illegible]

In nomine domini amen Sub anno Nativitatis eiusdem millesimo
quadringentesimo tercio Indictione undecima Pontificatus Sanctissimi in christo
patris et domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni
anno decimoquarto die mercurii quinta mensis Septembris hora
tercia vel quasi Gnezne in Curia venerabilis viri domini Nicolai
Strzeszewo Thezaurarii Cracoviensis ac Officialis sancte Ecclesie
Gneznensis coram honorabili viro domino Boguslao [illegible] Custode
Ecclesie Gneznensis commissario locumtenente ipsius domini Nicolai Officialis
prefati [illegible] in iure sedente Comparentes discreti viri magistri
Petrus de Zamchosl Bernardi et Bartholomeus de Gnezna
ac Nobilium dominarum Margarethe relicte Buchowiecz [illegible]
et [illegible] Assir [illegible] Margarethe [illegible] heredum in
Bednarzewo [illegible] procuratores mandato apud
acta [illegible] [illegible] productis articulis
[illegible] petentes copiam articulorum et [illegible] ad dicendum
contra Et alias ipsis ad videndum [illegible] vero dominus
Boguslaus locumtenens [illegible] ipsis [illegible] ad octo
dies [illegible] procuratoribus ad dicendum
contra Et alias ipsis articulos [illegible] et contra ad videndum
[illegible] [illegible] domino Nicolao Clesman
Altarista Gneznensi Johanne [illegible] in Bernartowo
[illegible] Johanne [illegible] de Stolecz Gneznensi
[illegible] Testibus [illegible] Quorum quidem Arti-
culorum [illegible] magistrum
Bartholomeum oblatorum Tenor [illegible] sequitur [illegible]
[illegible]

Positiones et articulos infrascriptos dat facit exhibet et producit
[illegible] nomine procuratorio Nobilium dominarum Margarethe
[illegible] Assir [illegible] domine [illegible]
[illegible] heredum in Cosszewo ac [illegible]

Mathye palatini Sandomirien. Interrogatoria predicta [illegible] et
dat contenta in eis omnia et singula conjunctim et divisim et dispo
sitionibus quibus petit partem adversam medio juramento
interrogari que si negata fuerint intendit non astringens ad probandum
aliqua superflua probaturum sed ad ea duntaxat que intentioni
sue sufficiant de jure prestabit.

In primis secundum ponit et si negatus fuerit probare intendit
quod x. xx. xxx. xl. l. lx. anno citra et ultra et ulli tempore pre
teritum tempore cuius contrarii memoria hominum non exstitit fuit et est con
sueuit et est quedam parochialis Ecclesia in villa Benarthow[?]
Brezin[?] dioc. dicta contra et vulgariter nuncupata Ecclesia om
nium sanctorum, fuitque dicta Ecclesia parochialis a ducibus quibus tempore
dicti temporibus parochialis et cuncta habens fontem baptismalem cimi
terium campanas proprium presbyterum ... alia que
insignia parochialis Ecclesia habens proprium Rectorem Clericum
secularem et aliis secularibus ubi vim consueta ecclesiastica
Ecclesiastici beneficii assignari et assignata fuit quotiens et
quando vacavit et assignatur cum vacat publicum premissum ac
notorium et manifestum.

Item ponit et si negatus fuit probare intendit quod predicta
villa Benarthow[?] a fundatione et locatione sua fuit villa
sive hereditas cmetonum[?] Nobilis Brzinski[?] quod memoria
quondam Brzinski[?] fuit comprehendentibus [?] tamen temporibus
... dictis cmetonibus conjunctus ab [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] Abbatiam[?]
publicum premissum ac notorium et manifestum.

Item ponit et si negatus fuit probare intendit quod predictus Brzin
heres et dominus possessor qui tenuit predictam
tenutam[?] hereditatem predictam Benarthow[?] pridem de anno domini Millesimo ccc. . . .
nepoti nomine Petro donavit cum toto domi
nio et pleno jure sub tamen conditione adiecta ... quam

cito alienus de Clenodio apud Brzinski est qui dictam
hereditatem in Centum marcis grossorum a dicto Poraynus (?) emere
et libere possit quia Brzinskinus fuit de Clenodio laska
vulgariter nominatus ipsam sibi licitum sit et fuit liberum
et emere cum omni iure et dominio sicut dictus Poraynus
possidebat tenuit et habebat publicum publice notorie et mani(feste)

Item ponit ut supra quod a(nno) xxx. tribus annis Brzi-
inskinus filius recordationis [illegible] predictarum [illegible]
et alium maritus presente dicte Fabiane [illegible] Centum [illegible] laszmi(?)
heredis de Coszarzedwo super dictam hereditatem
Brzenetchowo a dicto Poraynus in Centum marcis grossorum
pragensium emerit et liberavit cum omni iure et domi-
nio quo ipse Poraynus in dicta hereditate habuit publicum
publice notorie et manifeste

Item ponit et si negaret fuit et quod Bogustaus pater Mar-
garethe et Dorothee et Swantoslaus pater Anne (?)
filii legitimi dicti Brzinski et Fabiane eius uxor sua
in dictam hereditatem Brzenetchowo et in omni iure et
dominium ipsius hereditatis post dicti Brzinski [illegible]
hereditarie successerunt publicum publice notorie et manifeste

Item ponit ut supra quod dicte virgines sunt veri et legitimi
heredes et possessores totius hereditatis Brzenetchowo sub
cum omni iure et dominio exceptis tribus mansis quos ipse
Bernardus et Mathias ipsis possident

Item ponit ut supra quod dicte virgines Margaretha et Doro-
thea filie Bogusski et Anna filia Swantoslawski post obitum
ipsorum Bogusski et Swantoslawski patrum [illegible] in dictam
hereditatem Brzenetchowo et in omni iure ipsius et dominium

ut alias hereditates earum proximas paterna successione et iure
hereditario successerunt

Item ponit ut supra art. n. xx. xxx. quod citra de iure usu
more stilo observancia consuetudine antiqua inviolabiliter servata ius
patronatus dicte ecclesie ac presentandi personam ydoneam ad
ipsam ecclesiam in Brenartshow Arnps Bruzney presbiterum ad
tunc et cum vacaverit instituendum spectavit et pertinuit spectatque
et pertinet consuevit ulla tempore sine per ulla tempora ad ipsas Boguslaw
et Swentoslawam ipsius woiewodianas alias heredes hereditatis
supra dicte et iure spectat et pertinet ad ipsas Margaretham dorotheam
et aliam nempe supradictas proxima hereditaria successione
et ad ipsum Stephanum heredes eiusdem proximas ibidem
Wartsowo ut etiam ad ipsum dominum Mathiam presentem Brandam in Bre
nartshow putaverunt et pertinere consueverunt antecessores dicte domini
in dictam ecclesiam cum vacaverit personam ydoneam dominum
Arnps Bruzney presbiterum instituendum in Rectorem presbiterum
ecclesie supra dicte fuerunt et ita consueverunt dicte domini
una cum tutoribus earum a dictis ... supra quibus ante
ipsa tempora et alia successione fuerunt presbiterum ut ...
ultarum ... Boguslai et Swentoslai alias heredum ibidem
in Brenartshowo negantem ... possessione vel quasi
iurispatronatus ac presentandi personam ydoneam instituendum
in Rectorem dicte ecclesie in Brenartshowo cum ...
ipsam vacare contigisset presentem publice notorie et manifeste

Item ponit ut supra art. n. xxx. quod dictus ... sine ...
quo dictus Brzimislaus cum ... iure ...
dicta ... venit et habuit ... ecclesiam ibidem in Bre
nartshowo vacare contingebat nisi de tunc ... post
obitum domini ... eius immediati et ultimi Rectoris

Item ponit ut supra quod ab anno domini millesimo CCCC° tercio et
circa decimo circa die mensis Aprilis dominus Martinus felicis
recordacionis ultimus verus Rector et possessor Ecclesie parochialis
supradicte diem suum clausit extremum vacauitque eadem
Ecclesia ab eodem tempore suique obitus dicti domini Martini et vacacio
dicte Ecclesie per mortem prescripto tempore divulgata et scita et ab omnibus
plena et indubitata notoria habita publice et publice notoria
et manifeste

Item ponit et si negatum fuerit probare intendit quod predicti domi-
nus [illegible] Margaretha Wrtzen et Agnes [illegible] tunc ipsa
tempore dicta Febronia ut ipse dominus Mathias probat [illegible]
Tutor predictarum virginum sicut premittitur patrone et patronus
dicte Ecclesie in Bernartshouen cum uacaret dicta ecclesia tunc
modo et forma quibus melius et efficacius potuerunt
presentaverunt discretum virum Hectorem de Lasheimino clericum
Bambergensis diocesis ydoneum moribus et scientia et vita com-
mendatum congruo et legitimo tempore a iure statuto Reverendissimo in
Christo patri domino Nicolao archiepiscopo Bremensi Ecclesie predicte instituendum
in Rectorem dicte parochialis Ecclesie per ipsum dominum Archiepiscopum presenta-
uerunt et presentatum dixerunt prout patet et patebit [illegible]
[illegible]

Item ponit ut supra quod Bernardus et Mathias fratres germani asse-
rentes se patronis in Bernartshouen licet eis nullum ius competat
huiusmodi presentacioni impedimentum adversus dictam presentacionem et Juri com-
petenti ipsi domino Hectori de facto et indebite et iniuste se opposuerunt
et opponunt impediverunt et impediunt fecerunt et faciunt quominus dicta presenta-
cio suum consequeretur effectum et quominus idem Hector possit institui in
Rectorem dicte parochialis Ecclesie ad presentacionem predictam ac eidem

committi curam et regimen Ecclesie et administracionem bonorum temporalium
et spiritualium eiusdem fuit et est Notorium et manifestum

Petit igitur dictus procurator nomine procuratorio quo supra per vos
dominum Officialem et vestram diffinitivam sententiam pronunciari decerni
et declarari predictam presentacionem Margarethe Serwitsce et Offici factam
ac Mathie palatini Tytono predictorum iniquam fuisse et esse
Canonicam simulque debuisse et debere sortiri effectum dictam pro-
chialem Ecclesiam de qua agitur in presenti causa ad ipsum Bertoldum
pertinuisse et spectasse de iure cum omnibus et singulis suis ac
pertinere et spectare sibique adiudicandam fore et prout adiudicari
dictumque Bertoldum in ipsa parochiali Ecclesia cum omnibus et pertinen-
ciis ponendum fore et prout poni debet ipsumque ad possessionem
eiusdem Ecclesie ponendum et inducendum fore et prout poni et induci
prefatisque Bernardum et Mathie seu alteri eorum in presenti causa ad
usurpasse in dicta Ecclesia seu ad ipsam Ecclesiam iuris collacionem
nullum ius competivisse nec competere debere oppositionesque
et impedimenta predictorum temeraria fuisse et esse ac temerarias iniustas
illicitas et iniquas et de facto dumtaxat presumptas prefatisque adver-
sariis super ius possessionis et super oppositionibus et impedimentis
predictis ac de dicta Ecclesia parochiali in Bernartshowe de qua
agitur in presenti iuris collacionis seu Jurispatronatus perpe-
tuum silencium imponendum fore et prout imponi vestra
iusta sententia mediante Et nobis de et super premissis iusticiam
fieri ministrari

Item Anno Indictione pontificatu ut supra die mercurii xxvi mensis
Septembris hora tercia et Consistorii advenienti in Consistorio
Gneznensi coram venerabili domino Nicolao Strzeszewski Thezaurario Canonico
ac Officiali sancte Ecclesie Gneznensis Judice ad iudicandum pro tribunali
sedente coram eo iudicialiter Circumspectus vir magister

Petro de zomchost Bernardi Bartholomeo et Birzino lasarii Affri Margarethe et Schwine Nobilium et Bernarthesos hedlim principaliter predictis partibus comparentibus Comparuit magister Petrus procurator Bernardi predicti produxit quasdam exceptiones, inscriptivas contra positiones et articulos parte Nobilium Lasarii Affri et filio nuper predictorum et cuius copiam magister Bartholomeus predictus procuratorio nomine petiit, aliam tam ad replicandum et cuius dies nona crastina petita ad xiiij. dies statuit, presentibus, Lanuessio et de Sorcibus ... magistro Bursio advocato Consistorii Alberto vicedomino monasterio apud sanctum Michaelem in Suburbio plebano Ecclesie Gnezn. Quarum quidem exceptionum tenor sequitur in hec verba

Item primo nomine Bernardi et Mathie fratrum in Bernarthesos protestatur et dicit: Si aliqua sunt in positionibus et articulis predictis data que faciunt et facere possunt pro parte sua et contra partem adversam et ipsius intentionem illa omnia pro tantummodo recipit, approbat et admittit saltem quousque tantum confessionis sive ad impugnationem, velit, nec intendit. Quoniam vero prepara esse adversa et contra partem suam facere noscuntur, recipit et dicit: Item apud quosdam articuli et positiones sunt impertinentes superflue, obscure, generales, negative, multiplices, implicite et aliqui eorum quibus non est contra quem ponuntur et articulatum. sed alius videre debet multiplicatur protestes materia et conformiter. Et alias tales impertinentium articuli non sunt admittendi. Quoniam vero positiones ... non est ad ... ... recipiatur et aliter ... ad articulatorum inspectionem ... evidenter apparet. Et alias dicetur et dicendum ... verbis Consistorii, si opus fuerit, de quo protestatur

Hinc atque premissis contra predictum articulum in ordine recipit, prout supra ... et dicit quod ... et hoc ibi ubi dicit ... predicti ... villa Bernarthesos ... et ... sua fuit villa ... Nobilis ... ... positiones ...

... ...

et locacionis quibus non repressis pro contra quem ponitur videtur
sufficienter respondit vel deliberari. Posicio enim ... breuis vel
verum formula inventam componentes continens adiutricem alliacionem
concepta ut in c. i. de confessis li. vi. Et quia in ista
posicione non est determinatum certum tempus sed locacionis et conducacionis
ergo admitti non debet. Sed dicitur ei ... debitam
posicionem tuam ut possim videre extra de sponsa[libus] de mu-
lier[e]

Item tercius et quartus articuli sunt impertinentes et superflui
ita quod si probarentur non possent extra de offi. de leg. Cum
contingat. Nec enim de facto alieno sed de facto adversarii debet
quis credere. Posiciones enim fieri debent super contentis in
libello ex parte actoris ad intencionem fundandam ex parte rei exclu-
dendam ut in c. iii. t. d. fieri autem debent de facto
rei extra et quod supra dicitur. Ad factum alienum non
cogitur quis credere. Sicut enim quis non admittitur ad
probandum superflua vel impertinencia sic nec ad ponendum ut
in c. Cum contingat supra allegato. Nichil enim interest
ad intencionem nostram quod quidam Przimislaus suo nepoti
patrimonii hereditatem Bernartschow cum aliquo tempore donaverit
sub spe redempcionis et quomodo nepos post vendidit hereditatem
dictam Iohanni in Lentum aut ... pervenerit et
liberaverit nichil ad propositum nec faciunt ad causam ideo tamquam
superflua et impertinencia sunt repellenda ut superius in similibus
superius deductis et in c. i. de confess. li. vi.

Item posicio octava Mardonis que incipit Item ponit ut
supra et a xxx. annis citra ... que posicio ponit quod dicta
tempore Katherina in Bernartschow nunquam ... et
posicio negativa. Et ideo ei non debet credere ... quia per
negativam non ponit ... sed ... sive sit negativa explicata sive

[Margin:] ... superflua debent ... in libello sunt ... admissi[onem]

[Margin:] ... Przimislaus ... Bernartschow ... donaverit sub spe ... [illegible]

implicata Posicio cum succedit explacionem placacionis vnde ad positum deinde
impositione quod implicacione Sed negative nulla est dicta plag
ergo nec posiciones ytem de bacombus [illegible] contra Et ne c.
Bone ytem de elet. Unde petit procurator superdictus dictas
posiciones seu Articulos oppositos tamquam impertinentes obscuras
negativas reijci vestro domine Judex Interlocutoria Sentencia mediante [repellantur, sed exponantur per adversarios]
Et petunt dari fieri ut ponat eum meliori Sua modo in
causa forma Ceteris Juris beneficijs addendi minuendi
sibi saluis

Die vero Veneris XXVIII mensis Septembris Anno
Indictione pontificatus et superius adnotatis hora terciarum et Consi
storiali in Consistorio consueto Venerabili viro domino Nicolao Sza
komis Thezaurario Canonico et Officiali sancte Ecclesie Gnezn
Judice ad Judicandum pro tribunali sedente coram eo iudicialiter
Comparentibus vir magister petrus Kramthost Nobilium
Mathie et Bernardi ac Bartholomeo de Bysenno Nobilis
castri [illegible] Margarethe* parcium principalium predictarum
procuratoribus comparentibus prefatus magister Bartholomeus procurator
pro parte predicte produxit quasdam replicaciones inscriptis contra quasdam
excepciones pro parte dictorum Bernardi et Mathie productas dictis
procuratoribus hinc inde petentibus super predictis excepcionibus et replica
cionibus Interloqui dominus vero iuxta terminum petitum ad audiendum
voluntatem suam ad XXIII dies statuit et prefixit

[* heredis de Bernathsdorf]

Tenor vero replicacionum de quibus supra fit mencio de
verbo ad verbum sequitur sub hac forma

Contra quandam oppositam excepcionem tamquam inepte productam
per partem Bernardi et Mathie fratrum de Bernathsdorf
productam procurator et nomine procuratorio Nobilis [illegible] Margarethe

Dorothee et Affre ac Henrici de Furstenne contra relicta hinrici de
Loffhenzelde et Mathie pellificis Brunswicensis Titones dicti
vigintii replicando proponit et dicit licet dicte contrarie exceptiones si
sic dici merentur sint frustratorie frivole et inanes ad diffugium
reddite sicut consequens deducetur Et primo ibi ubi excipit
pars predictus contra secundum articulum dicens eum non esse
determinatum aut specificatum sed et obscurum pro eo quod in eo
non est expressum tempus situationis ville Bernardeshusen Et posito
quod in dicto articulo non sit expressum quomodo dicta villa Bernardes
husen sit situata nihilominus tamen per hoc non est impeditur (?) quod dicta
villa Bernardeshusen est situata apud illo cum [illegible] existit
Quod adiungitur in dictis exceptionibus allegata contra eundem articulum
videtur parti dictorum vigintii hoc verum et cum possit [illegible] si
tuationis et locationis ville predicte Item ibi ubi excipit pars adversa
contra tertium et quartum articulum dicens eos impertinentes pro eo quod
non formant [illegible] in libello et quod non sit de materia causae Et re
plicando pars dictorum vigintii dicit quod pro et [illegible] non sunt impertinentes
et materia causae quia eis probatis veniunt ad indaginem veritatis
et qualiter dicti vigintii in possessionem dicte hereditatis devenerunt
Item ibi ubi excipit contra octavum articulum replicando dicit pars
predictorum vigintii quod positio negativa est probata directe et de iure
sive probari [illegible] et hoc volunt contra in dictis exceptionibus alle
gata quod de iure et equitate positio negativa bene probari
potest sicut notatur extra de confess. c. Quamquam super verbis negativis
que incipit bene dicit et iudex admittendus positiones negativas propter
[illegible] copelle tenetur sicut notatur in glossa per [illegible] Prima iudicias
et tenetur inquirere qualitercunque ut est notatum et lectum XXX. q. ult.
c. Iudicantem et XX. III. q. ult. c. [illegible]
[illegible] quare petit pars adversa non
[illegible] quod super predictis [illegible] contrarias excep
tiones non esse admittendas tamquam frivolas et ad diffugium et

vide ut [illegible] obstantibus exceptionibus et predictis articulis [illegible] possessiones
[illegible]

Marginal notes (left margin):

[illegible] bene [illegible]

[illegible] admissi in libello
[illegible] libello
[illegible] apponendis et
[illegible]

Sequitur exceptiones contrapositiones et Articuli

Non recedendo [illegible] et posit partem suam in presenti causa alias datis ipsius procuratoris
illis insistendo ad docendum [illegible] per dominum Jacobi Nicolai Cantoris ecclesie Strigoniensis
etiam [illegible] contra [illegible] posit et Articulos datos parte adversa in casum et eventum
quo darentur seu datum esset pertinentem et admissibilem parte adversam ac pertinentur
vel probatum esset [illegible] alioquin modo constaret quod Archidiaconatus inter in ipsa ecclesia Stri-
goniensi de anno domini [illegible] et post [illegible] Februarii et ante diem [illegible] mensis
Martii ipsius Anni [illegible] [illegible] obitum condam Eberhardi Sculteti vacavisse
et quod [illegible] vacationem Archiepiscopus tunc Strigoniensis ut ordinaria Nicolao Ladislai
[illegible] Archidiaconatu tunc supradicto idem dominus N. [illegible] et esse assecutum cum iuribus et
pertinentiis suis et [illegible] ipsum idem N. ipsum Archidiaconatum [illegible] ut ordinaria
tenuisse et possedisse [illegible] et [illegible] [illegible] vel [illegible] seu alios [illegible] et
[illegible] ad [illegible] et [illegible] quod collatio [illegible] et [illegible] sunt nulla et nullius
valoris et momenti et quod Archiepiscopus Strigoniensis de dicto Archidiaconatu non potuit dispo-
nere nec ipsum Archidiaconatum eidem N. [illegible] conferre et assignare et ipsum N. in ipsius
possessionem inducere vel induxisse et quod dictus Archidiaconatus tunc [illegible] ante sunt collatus et
[illegible] sedis apostolice reservatus generaliter et [illegible] [illegible] melior [illegible] ad quem
[illegible] [illegible] valere et [illegible] non [illegible] [illegible] aliquis vel aliqua de [illegible]
partis adverse ipsius procuratoris [illegible] et [illegible] dictus [illegible] dicto nomine ponit et
articulatur [illegible] coniunctim et divisim et [illegible] et quolibet

In primis ponit et probare intendit quod de anno domini [illegible] et ante et post
et usque [illegible] et tempore sui obitus dominus quondam Eberhardus Sculteti tunc Archidiaconus [illegible]
fuit in quieta et pacifica possessione ipsius Archidiaconatus inter in ecclesia Strigoniensi et fuit
Capellanus honoris sedis apostolice et tamquam capellanus honoris dicte sedis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dicte sedis [illegible] [illegible] libito voluit [illegible]
[illegible] et [illegible] fuit [illegible] dicto tempore et usque [illegible] et tempore obitus sui in qui-
eta et pacifica possessione officii Capellanatus honoris dicte sedis apostolice [illegible] [illegible]
officii capellanatus ~~honoris dicte sedis apostolice~~ et [illegible] et [illegible] dicto tempore [illegible] supradicto
et ante et post et usque [illegible] et tempore obitus sui dominus quondam E. [illegible] [illegible]
putavit et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] dicto [illegible] supradicto tempore et ante et post
et usque [illegible] et tempore sui obitus in choro et in capitulo et in quibuscumque
locis [illegible] [illegible] honoratus [illegible] [illegible] [illegible] et reputatus [illegible]
[illegible] notitia de [illegible] E. et sic fuit et est verum [illegible]

Item quod dominus quondam E. Sculteti sic ut premittitur [illegible] Archidiaconatus dicti Archidiaconatus inter
in ecclesia Strigoniensi et capellanus honoris dicte sedis in quieta et pacifica possessione
et officii Capellanatus [illegible] sui de anno domini [illegible] et ante [illegible] mensis [illegible]
[illegible] in partibus apud Strigonium etiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Archidiaconatus
[illegible] E. obitus sic ut premittitur [illegible] Capellani honoris dicte sedis apostolice et Archidiaconatus
dicti Archidiaconatus vacavit et vacare reputatus fuit palam et publice [illegible]

Item quod [illegible] supradicto tempore et [illegible] ante et tempore obitus dicti quondam E. omnes et singula
dignitates personatus et officia ecclesie [illegible] et prebende [illegible] beneficia [illegible] singula
Capellanorum sedis Apostolice [illegible] que obtinebant et obtinent tempore obitus [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] dicte sedis ubicumque consistat fuerit et sunt collatus et [illegible]
ipsius sedis generaliter reservatum reservati et reservata [illegible] apostolica et [illegible] Archidiaconatus
[illegible] [illegible] [illegible] et est [illegible] [illegible] apostolica [illegible] et [illegible] de aliquo bene-
ficio seu collatis [illegible] alia quamvis dispositione de ipso et [illegible] de dicto Archidiaconatu [illegible]

spalm quam eciam potissima attemptatum seu premissum cum quolibet decreto et effectu de dicto Articulo in dispositum cum attemptatum fuerit contra sentenciam collata et provisio et quelibet alia dispositio facta pretur .. Archiepiscopi Strigoniensis de dicto Articulo indebite probatum dicti quondam est Vacat preterea nulla et nullius valoris et momenti et nullum quibus contra fuit quesitum ipsi domino cl. la. in dicto Articulo seu et adipiscendi et sic fuit et est verum etc.
Item quod deponat omnibus etc.

Sequuntur declarationes Articulorum

Non recedendo contra aposit et Articulis alias datis parte domini petri prepositi ecclesie
sancte marie maioris waradiensis et eciam non recedendo a suis seu petitorum utrumque ptie facta
ipsum (per illis potius insistendo addendo plenius declarando) domini petri declarando spe
cialiter articulos alias parte sua in presenti causa datos ponit et probare intendit procurator nomine ipsius
domini petri et probare intendit quod de Anno nativitatis domini Millesimo etc. et mensibus .. ipsius
anni et ante dudum puta duos et tres Annos et ultra et post et tunc provisiones
de preposita ecclesie waradiensis maioris de qua agitur in presenti causa eidem domino petro et in
sancte de posita et admissiones bo. me. dominus deinceps fuit et erat verus ecclesie waradiensis
dictos provisiones et admissores ... in quieta et pacifica possessione ecclesie waradiensis et administratione bonorum et jurium
waradiensis ecclesie temporalium et spiritualium et omnium fidelium et alias ablibus et ydoneus
adsfactum ... que iusticiis decreverunt et que fecisse dicitur de et super ista omnes
et singulis et pro tali etc.
Item quod de anno nativitatis domini millesimo etc. et mensis .. ipsius anni et ante dudum
et post et tunc resignationis admissionis provisiones et inductionis in possessionem de quibus infra dicitur
b. et c. b. d. Jacobus Jacobi Cleri dicte diocesis fuit verus vicarius in spiritualibus
generalis ipsius d. dicti tunc episcopi waradiensis et in quieta et pacifica possessione seu quasi
officii vicariatus ipsius episcopi tunc in communione fidelium et alias ablibus et ydoneus omnis
et potens de quibus infra dicitur et quali et ut clerus etc.
Item quod de anno et mense pro sui ... ante xx dies mensis .. ipsius Anni premis-
sione ~~...~~ dominus deinceps tunc sic ut premittitur episcopi waradiensis in quieta et pacifica
possessione ipsius episcopatus et Administrationis omni meliori via que modo causa et forma bo-
norum et jurium ipsius episcopatus temporalium et spiritualium omni meliori via qua modo causa
et forma quibus melius potuit et debuit vive vocis oraculo commisit et pote-
statem dedit et concessit eidem d. Jo. de ... capituli waradiensis ... in aula maiori quam re-
signationem quam Martinus Nicolai preter ... de qua agitur in presenti causa in manus
d. Jacobi vicarii dicti facturus ipsius d. episcopi ... et licencia admittet et
quod de ipsa ... providebit eidem d. ... cum iuribus et pertinenciis suis ipsumque d. p.
in possessionem corporalem ipsius ... cum omnibus iuribus et pertinenciis suis poneret et in-
duceret defendens ... et obveniens ipsius ... ipsi d. p. faciat integre responderi
et sic fuit est verum publicum et notorium.
Item quod de anno mense et die ... post datam commissionis sic ut premittitur facte
et potestatem data et attributam ipsi domino ... vicario ut premittitur in sacristia seu camera
loca dicte maioris ecclesie waradiensis in loco capitulari ipsius ecclesie ... et capitulo
ipsius ecclesie ac volentibus patientibus et consencientibus Canonicis et capitulo dicte ecclesie prefatus
Martinus Nicolai ... tunc ... non dolo non vi non metu nec aliqua ma-
chinatione seductus sed sponte coacta ... racionabilibus ... cum sui ... tibus
datam ... obtinebat cum omnibus iuribus et pertinenciis suis in manibus
d. d. ... vicarii et commissarii antedicti libere et sponte resignavit et dimisit et re-

et renunciat eis eorumque idem d. ja. ante dicta meliori via ac iure modo et forma quibus melius potuit et debuit resignacionem huiusmodi fuit ut premittitur libere factam dictis causis et iustis admisit et admittere se dixit. Ex quibus dicta ecclesia per huiusmodi resignacionem et admissionem vacat et vacavit reputata fuit. Ex quibus idem d. ja. vi- cario pro suo loco et tempore partibus volentibus consentientibus et non contradicentibus capitulo et capitulo dicte ecclesie dictam prepositam fuit ut premittitur vacationem et liberam contulit cum omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem d. p. presenti volenti et acceptanti ante dicta sibi ut premittitur concessa et data contulit et providit de eadem ipsum quoque d. p. in corporalem possessionem seu quasi posuit et induxit palam et publice etc.
Item quod deprehendatis omnibus etc. Item dat producta etc.

Sequuntur excepciones contra prepositum

Ad fundandum v. r. p. p. ... pro parte d. n. quod in causa collacionis que vertitur coram vobis non est sufficiens procurator qui intendit pro parte adversa contra d. ... et quod cum ipso non est procedendum ponit p. p. n. ... d. ... quod procuratorem ponitur caret debitis solennitatibus primo quia ipso se mandatum ad litem consistat quod est summe necessarium nec est relevatus procurator nisi usque summa centum florenorum et sic insufficiens et quo ad formam mandatum defectuosum prout ex ipsius inspectione apparet evidenter quare de parte non ... consignum ... tale quod ipsa ... non gravet etc.

Consequenter sequuntur declaraciones

Procurator p. n. p. d. n. canonici prepositi ecclesie Wratislaviensis immediate post articulum ... pro parte ipsius in presenti causa datum collocat et distribuit articulos suos datos eciam pro parte ipsius d. p. ~~contra partem adversam~~ post primam illos ... d. ... quorum primus incipit etc. ponit et probare intendit quod de anno nativitatis etc. et alium qui incipit Item quod de anno etc. et alium qui incipit Item quod de anno nativitatis domini ... etc. et mensis ... ipsius anni etc. et alium qui incipit Item quod dictus etc. et alium de voce et fama Item dictus ... dicto nomine ... fuit possessionem ipsum in dicta canonicatu et prebenda etc. dictus ... dicto nomine omnibus melioribus via iure modo et forma quibus melius potuit in presenti causa suspendit peticionem in presenti causa ... intemptatam et petit quod in solo possessorio procedat cum protestacione quod si ipsum dicto nomine producti contingat aliqua seu dicere vel facere que tenderent aut tenere viderentur peticionem iam suspensam pro illa solum et duntaxat produxit dixit et facit ad possessorium colorandum.

Sequuntur excepciones contra declaraciones articulorum

Procurator p. p. n. d. d. ... p. presenti ecclesie beate Marie ... et dicit quod in ... declaraciones ... posicionum et articulorum productorum ... partem adversam in presenti causa factum parte ipsius d. p. contra partem adversam ipse non dicit contra nec ipsos impugnat immo illos in virtute saltem tacite confessionis admittit impugnacio vero factum pro parte adversa contra ipsum d. p. ... et ipsos et formam et modum excepit repetit et ponit et dat de novo ... et inserit et ... vult ... et repetit formam et modum excepcionis contra ... declaraciones articulorum partis adverse

libros datas et contenta in eis omnia et singula tenenti et dumtaxat omnes et singulos
positiones et articulos dat. parte ipsius d. p. in causa huiusmodi que vertitur coram vobis inter ipsas
partes de et super nonnullis fructibus iuribus reddititibus et similibus illarum partis adverse ut pretenditur
nec falso premissa d. p. sunt contraria ut inspectione evidenter apparet et alias ut probabitur quia
pretense declaraciones non sunt declaraciones ymmo pocius obscuritates et sunt vague obscure inepte
ineptitudinis insufficientes impertinentes inadmissibiles inefficaces calumpniose criminose false
affirmative negative et sibi ad invicem repugnantes in se contrarietates et in materia pre-
sentis excepcionis dat. pluribus ad ponendum articulandum et declarandum perducere et alias tales que non
relevant probationem etiam probata et prestatur etc.

Sequitur excepcio contra declaraciones

Dicit p. p. n. d. v. d. Jacobi Nicolai cantoris ecclesie Strigoniensis et dicit quod in quantum
pretense declaraciones articulorum et posicionum partis adverse de novo ex parte adversa date fa-
ciunt parte ipsius d. Ja. contra partis adverse illis non dicit contra sed illas impugnat ymmo
illas in vigore saltem tacite confessionis admittit in quantum vero faciunt parte adversa
contra ipsum dominum Jacobum contra dicit quod etc.

Excepcio quod non sit credendum articulis

Pro p. p. n. d. v. d. Ja. N. cantoris ecclesie Strigoniensis et dicit quod obstantibus excepcionibus
parte sua in presenti causa datis contra pretensas posiciones partis adverse ipsis pretensis
posicionibus non fuit nec est respondendum item dicit quod principalis suus d. d. Ja-
cobus melius sit veritatem est citatus ad credendum ipsis posicionibus predictis et articulis quod
non recedat de Romana curia sub pena confessionis nisi prius in ipsa persona credat [illegible]
dicit ipsum curiam non fore cogendum ad credendum item dicit quod aliis racionibus
et causis suis loco et tempore dicendis proponendis et allegandis ipsis pretensis posicionibus et
articulis non fuit nec est respondendum etc.

Sequitur excepcio super eodem

Proponit p. p. n. d. v. d. Jo. capituli ecclesie sancti Petri Wissegradensis prope Pragam
et dicit quod pretensis posicionibus et articulis partis adverse non est credendum obstantibus excepcionibus
alias parte sua in presenti causa datis item excipit quia prout conspectione
registri presentis cause apparet tam in presenti in partibus quam in Romana curia causa non fuit
nec est ad Romanam curiam legitime devoluta item excipit quia prout conspectione
presupposito absque preiudicio et non concesso quod causa ipsa esset ad dictam curiam legitime de-
voluta tamen non fuit nec est devoluta hic consistentia que ipsius debuit consistere
nec obstat pretensa commissio impetrata partem adversam de sede mandato d. n.
pape quod in cancellaria pretensa producat summarie et commissio ipsa pretensa non
fuit intimata principali in partibus nec fuit statutum terminus ad dicendum contra
ipsam pretensam commissionem et aliis pluribus racionibus et causis suis loco et tempore
dicendis proponendis et allegandis etc.

Responsiones super ulteriori processu

Salva nullitate processus presentis cause tam in presenti in Romana curia quam in partibus quem
processum procurator domini Kunsonis non intendit validare et salvis excepcionibus parte sua
in presenti causa datis a quibus non recedit nisi in quantum et non aliter et
salvis prius impertinentibus et non admittendis et quod habeat pro non dictis si aliqua
vel aliquibus credatur cui vel quibus non fuit de iure credendum procurator
d. v. d. Jo. capituli ecclesie sancti Petri Wissegradensis prope Pragam ad pretensas posiciones
partis adverse credit ut sequitur primis ad primam credit allodium declarata confines
et credebatur tibi si debebit ad aliam non credit ad terciam dicit de domo regia

Ad quartam credit quod permissione abbatis et conventus fuerit constructe capelle ecclesie et ville qui ex permissione ipsorum in paludibus venitarum construnt hospitia alia ac contenta in ipsa fore non credit Ad quintam non credit Ad sextam credit de concessis sunt co fessitationem de negatis non credit Ad septimam usque ad istam stationem vz et quod dicti ... ville contigue non credit illas ac vero usque ad sine portus illa duntaxat dicit accepta vel culpa credit Ad octavam non credit occupatas alia ac contenta in ipsa portus credit Ad nonam sicut ad sextam supra est responsum Ad xam credit esse et iuste tenuit ipse defensa et in ipsa posita et potuit continue absque contumacis vetiti sponsis et nichilominus ... Ad xiam usque ad istas dictas vz ad vallem ... circa flumen occupatas inculta et solidata seu continuatis spaliis quas non credit credit illas ante vero usque rosinez portus non credit Ad xijam usque ad istas vero deserto duntaxat contiguis credit illas ac vero usque ad sinem portus non credit Ad xiijam credit tam illam fuisse et processus ... in ipsa Ad quartamdecimam sicut ad sextam supra est responsum etc.

Responsiones articulorum

In primo articulo qui incipit etc. quod abbas et conventus ingrediantur etc. credit quod non dent astringi nisi quando eis videbitur quia in aliis fuerit capti et spoliati ideo non sunt compellendi ad veniendum

Ad secundum quo cavetur quod abbas et conventus eius conformet se domino duci sicut ac ... est generale nec credit conformatis nisi conformatur inquantum quod tamen dux conformat et ... pro isto alio supplicat

Ad tertiam quod abbas restituat placet etc.

Ad quartam quod sacerdotes etc. placet dummodo dux non offendat et offensis parcat et penam imponat offendentis

Ad quintam quod adventus etc. non esse concordia universalis sed particularis immo placet quod omnis veniat ad premissum

Ad sextam quod de et super etc. placet quod in personis non subditis ... domini etc. vasallis ... et quod fiat in loco etc. et dux de ... in eo loco et quod non inferat unquam personas de ... nec ... nec ... subditum ... liber et pure fiat compromissum et fiat in duos duntaxat et illi duo eligant tertium si discordibus et quod dux ponat sufficientes cautiones contra sententiam ... de ... arbitrium

Ad septimam quod omnia etc. ita quod ad quamcunque additur pena C florenorum et ... illi parti que ... fecit

Ad ultimum et ... etc. suspendatur processus ita quod si concordia non fiat propter non ... quod intelligantur processus esse in eo statu sunt sunt depositi et quod ... quod ... in ... citationibus et omnibus processibus sunt depositi et quod ... iuramentum ... et ... mixta ... possibilia et quia monachus non potest se ad aliquam penam obligare quod ipse ... sibi ... obliget conventum ad certam penam C florenorum ... protractando causam

Exceptiones contra appellationes

Proponit ... Thome de ... seu locumtenens ... generalis ordinis fratrum predicatorum auctoritate apostolica deputati et dicit quod ... appellationem ... ad ... seu aliqua ... et alia predicta et contenta in eis omnia et singula ... et ... parte ... et contra parte adversa

illas vel illam non repugnat nec ille vel illis non dicit contra ymmo illas vel illam
in virtute saltem tacite confessionis admittit quinquantu [illegible] statim contra ipsum nec
etiam [illegible] quod illas et illa dicat ipse pars appellantis et contenta in eis omnia et singula
continent et dictum sunt corpore inspectorum evidentur apparent et alias probari sufficienter
fuerunt et sunt nulla invalida frustratoria [illegible] impossibilia [illegible] valde ob-
scura nec veritati [illegible] [illegible] et si non [illegible] [illegible] in [illegible] per-
gentes et in materia et iustitia [illegible] [illegible] et alia producta fuerunt et sunt [illegible] simulata
[illegible] manu scripta nullo autentico sigillo sigillata et alias talia que non faciunt fidem in
iudicio vel extra et nullius valoris et momenti sunt corpore inspectorum evidenter apparent fuerunt
et sunt nulle et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ambitu a quo voluit ut [illegible]
appellasse in absentia ipsius iudicis [illegible] potuit copia et [illegible] et [illegible] et
[illegible] fuerunt nulle et interposite post decendium indultum ad appellandum [illegible]

Attestatio in ista non procedit

Item quod fuerat nulle et sunt quia [illegible] prior habuit potestatem [illegible] [illegible]
[illegible] qui non potuit solus absque consilio sui [illegible] in tam arduo negotio [illegible]
[illegible] et ipse [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] appellationis nomine [illegible] et [illegible] adhesio [illegible] non apparet
et si [illegible] aliquem apparet adhesios ipse [illegible] adhesios non fuerunt [illegible] ipse [illegible]
nec [illegible] quibus liceat appellare

Item quod fuerat nulle et sunt quia [illegible] prior non habuit mandatum ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] appellationibus interponendis

Item et quod sunt nulle quia impossibile in ea parte ubi dicitur quod ipse frater Thomas
[illegible] ipse et [illegible] xxx xxx [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ymmo et ante et [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] non potuit fuisse et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non potuit
esse [illegible]

Item et quod sunt nulle quia interposite de [illegible] in ea parte ubi dicitur suspendit ab-
solvit [illegible] et [illegible] [illegible] sunt et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et absolutionem [illegible] ammonitionem

Item et quod sunt nulle quia a [illegible] in [illegible] debito non fuerunt [illegible] [illegible]
et sic [illegible] [illegible] non appellare

Item et quod sunt nulle quia [illegible] absque [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
et [illegible] [illegible] ordine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] infra annum [illegible] ad
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] impedimento cessante [illegible] non fuerunt [illegible] sunt [illegible] [illegible]
[illegible] et sic [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuisset interposite [illegible]

Item fuerunt etiam ipse [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] interposite quod quia
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in contrarium non potuit in
ipso ordine [illegible] et sunt [illegible] que [illegible] ad [illegible] ipsius
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] per [illegible]

Item et quod quia dicitur quod non [illegible] [illegible] ordine ipse [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible]
[illegible] a absolutum [illegible] [illegible] [illegible] canone in religiosos non [illegible] ordo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magistri generalis sit [illegible] in ipso ordine et [illegible] quod magister
generalis ipsius ordinis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

Item [illegible] aliis rationibus et causis suis loco et tempore [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in Christo patris et domini [illegible] [illegible] [illegible] iudicis et [illegible] [illegible] [illegible]
ta [illegible] que [illegible] sub [illegible] [illegible] generalis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] admisisse
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut ipse [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible]
[illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] non tenetur

Interrogatoria sup articulis

Pro dno Mathia Johannis fiat generalia interrogatoria et deinde sup articulis Sup pº ij iij iiij v vj vij viij ix x xj xij xiij xiiij xv xvj et xvijº qui est penultimus in casu et eventu qui incipit Imprimis Si testis deponit non esse vera vel se nescire de contentis in articulis interrogetur amplius si dixerit vera esse interrogetur an sentit [illegible] de locis quibus personis qualitatibus et aliis circumstantiis et fiat interrogatoria 2ª [illegible] interrogantur

Super xviij qui est ij datus in casu et eventu qui incipit Item quod de anno etc Si testis etc vidit ipsum d. Ma. Jo. ingredi religionem et dicat in quo loco [illegible] assumpsit habitum et designet locum loci diem et horam et quibus presentibus et si scivit ipsum annum integrum ad [illegible] dierum vidit quotiens et quando vidit ipsum d. Ma. in habitu et tonsura clericalis et si dixerit de toto anno dicat de quibus mensibus die et hora diei et loco loci et dicat in quibus manibus emisit professionem quis tunc fuit prior seu guardianus in ipso conventu quibus presentibus emisit quis fuit notarius quibus verbis usus fuit et si fuit rogatus fieri publicum instrumentum et alia fiat interrogatoria 2ª [illegible] interrogatus

Et xix xx et xxj sicut supra ad primum sunt data interrogatoria

Sup xxij qui incipit Item quod [illegible] et xxiij qui incipit Item quod [illegible] etc fiat interrogatoria sicut data supra ad xviij

Sup xxiiij et aliis de voc. etc interrogatoria sunt in proximo folio eodem inter interrogatoria pro d Jacobo Nicolai in eadem pagina

Sequuntur interrogatoria in causa [illegible] domini Petri etc

Pro d. P. de [illegible] fiat interrogatoria et deinde sup articulis sup j ij iij et quarto Si testis dixerit non esse vera seu se nescire de contentis in articulis non interrogetur amplius Si autem dixerit se scire aut esse vera contenta in articulis interrogetur in causa scientie quomodo sibi constat si vidit illa de quibus testificatur et interrogetur [illegible] de locis ubi de temporibus quibus de personis [illegible] de qualitatibus et aliis circumstantiis secundum discretionem et [illegible] interrogantis

Sup v to Si testis dicit in quibus personis vidit [illegible] de qua deducitur in articulo et que vel quos vidit optasse aliqua [illegible] indebita et qui [illegible] dimiserit [illegible] optatam vel [illegible] ad sua prima et deponit de [illegible] hoc fuit [illegible] et interrogetur inter quas personas et quando fuit [illegible] taliter et utrum [illegible] [illegible] vel [illegible] sunt restituti ad prima sua [illegible] et aliter et alia fiat interrogatoria si videbitur [illegible] interrogatus

Sup sexto et vij si testis etc fiat interrogatoria sicut supra ad primum sunt data etc

Sup octavo si testis etc quomodo constat sibi testi quod d. P. fuit immediate [illegible] in ordine [illegible] si vidit [illegible] in [illegible] et quando ubi et [illegible] ad quas [illegible] fuit [illegible] et alia fiat interrogatoria si videbitur [illegible] interrogantis

Sup nono et decimo si testis etc vidit fieri optionem et dicat ubi et designet locum loci [illegible] designet annum mensem diem et horam quibus presentibus et quis notarius conscripsit instrumentum et qui interfuerunt tunc in capitulo [illegible] et quibus verbis in optando usus fuit et quibus [illegible] et quare [illegible] capitulo [illegible] fuit et quare [illegible] [illegible] fuit admisse et quomodo et [illegible] fuit [illegible] data possessio [illegible] et aliter etc

Sup xiº etc si testis etc fiat interrogatoria sicut ad ultimum de voc. et fama etc

Sup xij Si testis etc fiat interrogatoria sicut supra sunt data ad ix et ad x etc

Sup xiij si testis dicit [illegible] constat [illegible] testi quod [illegible] vocatur [illegible] et quod fuit optata [illegible] si fuit [illegible] in optione quod [illegible] optabatur et si audivit [illegible] [illegible] et quibus presentibus et quis notarius conscripsit de [illegible]

et aliter etc

Super xiiij° si testis ac̃t q̃ constat ipi testi de pont. et postериori tpe Cantoris si fuit p̃nc
in recepcione fuerit et quo constat ipi testi q. go b. haberet noticia de vita Henrici et dicat quo de
fuit noticia et pq̃ue et quo scit q̃ tali die diruisset predam h. si sco vel tibo et
pq̃ue signa si venirent libe in cimiterialibus ubi q̃n et qualibz ptibz et q̃s pq̃ue vba
et quiete nore Capli locutus fuit et alia fiant
Sup xv° et xvj° put supra ad p̃mum data sunt fiant interrogatoria etc.
Sup ultio de vita et fama etc. in p̃ximis interrogatoriis sequentibz in iiij^a pagina

Fiant interrogatoria coram dno Jacobo
Cantore ecclie Strigoniensis et dcm suplates

Primo et p̃mo super p̃mo ij iij et iiij° ar^lis si testis dixit no esse vera de pmissis
deponatur in ar^lo ipsis ne interroget^r aplius sed at dixit fore vera interroge^r in ea sede quo
et qualiter scit deponens tpibz locis et aliis circumstanciis sedm peticionem interrogantis
Sup v^to ar^lo si testis etc. cuius etatis q̃n sunt cognovit ipm C. et quo moratur de hoc et
q̃ ipe C. fuisset archiepiscopus si cognovit illu C. qualitati et aquo tpe et qua noticia ipe testis
fuit cu ipso et si fuit conversatus cu eo et q̃n et quantu tpis cuius etatis fuit ipe C. tpe q̃o
cognovit eu et tpe obitus sui cuius stature fuit cuius consuetudinis cuius q̃litatis ut rubeus vel albus
item quo scit q̃ fuerit ipe C. verus Archiepiscopus Archiepiscopus Ecclie in eccia Strigoniensi si de
titulo ipius C. et si fuit titulus apostolice aplica et dicat quis contulit sibi et qua die
erat bec si dixerit q̃ auctoritate ordinaria interroget^r quis contulit confirmaci qualibus ptibz
si testis videat scripti et Notarius in libris provisionis et quis fuit ille notarius et q̃
sigillo fuerit sigillati utrum oblongo seu rotundo utrum in cera alba seu alterius
coloris Item interroget^r q̃ scit de possessione ipius C. si vidit ipm installari et dicat in
quo stallo chori si vidit q̃ tunc Archiepiscopus si ipe C. fuit Canonicus in eccia si tunc Canonicus
fuit stallu in choro quale Communiter habet tunc Archiepiscopus si vidit corpore fuisse etc. et si
ipius Archiepiscopus et dicat qualiter si grandi vel bruno etc. quis dedit ubi reposuit q̃n
et qualibz ptibz si Archiepiscopus habet locu in Capitulo et dicat si vidit ipm talis heri
consecrari in Ca° et dicat q̃n quaelibz ubi fuerit sepu quis fuit notarius ptibz
et quo fuit vel fuit reputatus et alia fiat int sic et fuit videri^r interrogantis
Sup vj° Articulo si testis etc. quo moraba^r de quo tpe quo tpe obijt et dicat die hora
utrum de die vel de nocte obijt quomodo scit quo tpe obijt sui tenuit Ar^lu in quo loco obijt
et designet locu loci in palacio camera vel alio locu designet etc. ptibz et ubi
fuit tumulatus qua hora qui presentes fuerunt exequiis si fuit missa cantata et
quis cantavit si fuit indutus tpe exequiarum et quibz vestibz et designet colore vestimentis
Super vij° de voce etc. fiat interrogatoria put ad ultimum de vita et fama etc.
Sup viij° put ad p̃mum
Sup ix° si testis etc. si vidit q̃ tpe d. Ladislai tenuit Cancelariam usque ad annum
de anno nativitatis dni apostolica etc. Hereditate et ultra ipsum (et si scit q̃ ecclia sedi aplica
fuerit eidem d. quomodo de Ar^lu et de anno dni q̃n Ladislai et q̃ ipe d. Vigor
q̃ Ladislaum duplicavit ante licencias aplicas obtinuit possessione pacifica et quieta temporis Ar^lis de anno nativitatis dni
Sup x° Ar^lo si testis etc. si pns fuit Vespasiae et dispot ejus ubi quibz ptibz fuit fra
pmissis pq̃ue vba et q̃s fuit notarius qui testis eius modi actu per pamuli [illegible]
seu libro eius Aliq signi et alia fiat etc.
Sup xj xij xiij xiiij et xv° xx° Ar^lis si testis etc. fiat interrogatoria put supra ad p̃mum sunt data
Ad xiiij xviij xix Ar^los de vita et fama si testis etc. a quibz audivit ubi q̃n
et quibz ptibz et si sic p̃pac audivit a quibz audivit in locis q̃ de facili esse vlt. Locu
commendacia si coto adalat omnes loquntur de materiis supra de vita ipsorum q̃ sapiant
faciunt vera et fama qua dicam sunt ipe testis aut verba et scim quibz ipe vox
et q̃ est fama quod publica et de facili diffamat qua dicam facit ipe testis aut
vocem pbata et fama pbatam

Cum super dictorum de vero producendorum et articulorum interrogatoriis testes quos intendit testificari predicte dicte partes intendit producere ... et quos producere ... et ipso notorio fit ut ... aut notorium ... et ... et de post quos intendit testificari testificanda ... in articulis trahat ... et istas dictas ... et alia ... interrogatoria si et ... per interrogantes ... que non registrantur et que non debet copia parti adverse

Petuntur declarationes articulorum

Petitur pro parte n. v. d. ... dictorum doctorum ... alemanorum ... et declarando articulos quas alias parte ipsius datos ... conclusione ... vel ... declarat et specificat ut ...

Imprimis de ... articulo primo ... dato ... et ... levat cancellat ... in ipso articulo ... dicte ... et ... et loco ... tollatur et describatur ... que incipit ... anno ...

Item in articulo octavo ... dictas ... post istam dictam ... levat et loco ipsius tollatur ... appellationis et ... in ipso articulo ... et ... et tollatur istas dictas ... et ... in ipso articulo ... anni ... Item in eodem articulo in ... post istas ... ipsius anni tollatur et describit istas ... et ... et ... in ipso articulo ...

Item in articulo ... levat ... in loco ubi dicitur ... et describit ... et ... dictas ...

Item in articulo xxiii qui incipit ... anno levat ... positam in ipso articulo ... et loco ipsius tollatur et describit ... et ... in ipso articulo

Item de eadem articulo levat et cancellat istas dictas ... die ... mensis Januarii et ... tollatur et describit istas dictas ... suprascripto anno ... et die ... mensis Februarii ... anni et ... in ipso ...

Item ... et singulas ... que ... inter articulos ipsos et ... et limitat ipsas et ... in ... et ... in illis que

Item ... quod ... articuli ... intendit dare ... iuramentum

Exceptiones ut non ... articulis

Proponit p. p. n. d. b. B. ... et ... dicit quod ... parte adversa in causa ... non est ... et ... de materia ... et ... parti adverse ad ... posset ... parte sua ... in ipsa causa ...

Exceptiones contra commiss...

Item ... generales in ... contra commiss... et ... supplicantur ... impetrantes ipsam ... commiss... et ... commiss... impetrat ... ipsa causa ... et ... et est commissa ... per ... et in ... et ... inter partes ipsas ... coram ipso ... appellationis ... et parte sua et contra partem adversam

Responsiones ... in causa Pragen...

Salvo iure ... et non admittendam ...

Imprimis ... tota ... ista dicta ... dumtaxat ... exceptas ... post istas dictas ... ita ... et ... istas dictas ... et ... ista ... non ...

Ad secundam tota positio cadit preter 2am dictionem vz. beneficio positam in medio post istas dictiones vz. et
p̄ et ante 2am dictionem vz. orato
Ad iiiam inquantum innuat[ur] vendi symonia pro ineptitudine cadit
Ad iiiiam et similes de voce et fama cadit de confessatis prout confessata sunt de negatis non c̄d̄t
Ad vtam cadit usque ad istas dictiones inclusive vz. clausit extremum tamen at dictus c̄d̄it ultimum
vz. quod de anno domini etc. iiii° hodierno ante xii die mensis novembris et post xiiii mensis octobris
vacavit vicaria vel beneficium aliomodo non cadit
Ad vitam prout ad quartam supra est responsum
Ad septimam octavam et ixam non cadit nisi quatenus constabit litteris documentis
Ad decimam prout ad quartam
Ad undecimam prout ad septimam
Ad duodecimam cadit quod sic est iniste et prave fuo
Ad xiiiam et xiiiiam prout ad quartam
Ad quindecimam cadit pertinentiam iudicantis ad vicariam de qua agitur
Ad sedecimam cadit quod sunt offic[ia] ad nonam prout ad septimam
Ad decimamseptimam clausa fenestra ne pluvia intret
Ad decimamnonam prout ad quartam Alie sunt generales

Proponit Stephanus Albanus de Corona et dicit quod ignitus [illegible] porcet
[illegible] date sparte [illegible] et [illegible] ipsius [illegible] facti admittendo quod
[illegible] et [illegible] in illis capitulis et similibus [illegible] eius [illegible] falso et ad
falsam suggestionem et sinistram informationem [illegible] Nicolai [illegible]
et [illegible] et officium [illegible] illas [illegible] sicut [illegible] generales
[illegible] articulus [illegible] admittendo prout [illegible] sufficienter apparet [illegible]
[illegible] quia male [illegible] et tamen est criminalis et criminaliter mota debuit in ipso [illegible]
[illegible] nimis [illegible] ipso et dicto [illegible] criminis [illegible]
ipse Stephanus [illegible] in defensionibus suis [illegible] dicti sunt [illegible]
[illegible] articulus [illegible] et [illegible]
[illegible] inquantum [illegible] et
[illegible] falso [illegible]
[illegible] in materia criminali
Item secundus [illegible] articulus [illegible] manifeste similiter fuit et est repellendus ut [illegible]
testes super eo [illegible] quia [illegible] sunt [illegible]
[illegible] in eo [illegible] in materia criminali
Item et [illegible] multo minus est admittendus ut testes sunt super ipsos admittendi
ut [illegible] quia [illegible] et [illegible] bona quod
[illegible] spoliata sunt [illegible] in [illegible] materia
[illegible] probabilis
Item et multo magis [illegible] articulus est admittendus ut testes super eo [illegible]
ut [illegible] quia [illegible] et [illegible] et [illegible]
quibus [illegible] sunt flagellati aut in flagello a baculo aut gladio [illegible]
et [illegible] sunt [illegible] in [illegible] criminali materia
ut [illegible] pena [illegible] articulus probaretur [illegible]
qualitate delicti [illegible] que [illegible] in ipsa [illegible]
[illegible]
Item [illegible] articulus [illegible] admittendi ut testes super eis [illegible]
ut [illegible] articulus [illegible]
[illegible]
[illegible] male [illegible] et [illegible]
[illegible] absolvi [illegible] et [illegible] absolvi [illegible] et liberari [illegible]
[illegible] et petit et [illegible] fieri omni [illegible]

Excepc' in causa Caminensi etc.

Fiant excepcioes contra lras ap^cas in ca Camin~ p' Johanne gnalis exposuit etc. quodam non fuit tpe impetracionis ipsarum litterarum apostolicarum fuit scollaris debitor camere apostolice in civitate et dioc' Camin~ et fuit et est ibi fuerit q' dc' ptese beneficiis q' ipas p̄textu illius quis fuit uel consistit in 2^li civitate 2ana agit uel adhuc et p̄testa etc. tacuit et q' dc' dns eo tpe potest [illegible] simili fuit seu qua d' ipsa 2^li [illegible] in p̄iudic ca et qui ipam fuerat canonice assecutus ipse dns q' actu^li litterarum ap^ca^rum etc.

Responsiones in causa [illegible]

Salvo iure etc. in primis ad prima credit ad secundam non credit ad iii^am non credit ad iiii^tam non credit ad v^tam non credit ad vi^tam non credit. denegat ad vii^m non credit ad viii^m non credit ad ix^am non credit denegat ad x deponit negat et ideo non credit ad xi non credit ad xii non credit ad xiii credit in quantum constat et contrarium probat [illegible] deamenciis etc.

Secuntur interrogatoria Manfredi

Interroget^r Franciscus de [illegible] et credat ipse iuratus solus in sua persona tanquam pro- que medio uenit ueritati si scit uel credit de Octauio [illegible] et circa Sep- tembris ipsius anni fuerit et recepit et recognovit se habuisse et recepisse a [illegible] [illegible] de .. [illegible] dioc' in Vallemonten~ nomine Manfredi de Placencia flor. xxxv cruciatos tam in argento quam in auro pecuniis ad summam libras v solidos vii p' [illegible] flor. minute monete currentis in urbe et si non credit de quibus locis et tpe et quantitate deponat deponit et qua quantitate inclusive credit

Item si scit uel credit q' ipse Franciscus fuerit in [illegible] [illegible] Manfredo [illegible] [illegible] prout tanquam [illegible] ipsius Manfredi et nomine ipsius Manfredi

Item si scit uel credit q' ipse Franciscus promiserat ipsi M. recipere dictas pecunias de nomine ipsius M. et ipas custodire et conseruare ipsi M. in usus ad beneplacitum et uoluntatem ipsius Manfredi

Item si scit uel credit q' promisit ipsi M. q' quandocumque ex parte ipsius M. fuisset requisitus seu [illegible] ipsius [illegible] q' sine impedimento dictas pecunias eidem M. tradere et [illegible] sine [illegible] dilacione et contradictione eidem assignaret

Item si scit uel credit q' idem F. fuit requisitus per ipsum M. de et super restitucione dictarum pecuniarum [illegible] inter se ipsos solos in domo coram [illegible] [illegible] locorum tpe pre- sentium in [illegible]

Item si scit uel credit q' dictus F. recusauit et recusat restitucionem dare [illegible] et [illegible] [illegible] ipsi M. [illegible] summa pecunie et ipsius [illegible]

Item si scit uel credit q' premissa omnia et singula fuerit et sunt uera publica et notoria et si non credat de omnibus dicat deponit et quos inclusive credit

Item si scit uel credit q' de p'dictis omnibus et singulis fuit et est etc.

Excepcio contra [illegible]

Fiant excepcioes contra [illegible] litteras [illegible] in ca [illegible] p' d. n. Strasburg~ preposita [illegible] et capella sedis apostolice et collectoris debitorum ipsius sedis in [illegible] et ultra etc. [illegible] etc. q' ipse excepcio fuit et est [illegible] ad [illegible] et q' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsa commissio [illegible] impetrata p' nos [illegible] [illegible] ipsa [illegible] commissio et [illegible] talis [illegible] ulla fuit et [illegible] nobis iurisdicta [illegible] et protestat' etc.

Excepciones similes [illegible] in [illegible]

Item fiat similes excepcioes p' uno abbate in [illegible] ut supra in addito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsa etc. Exposuit eis etc. q' ca ipsius [illegible] [illegible] fuisse fuisse commissa [illegible] ipsi dno [illegible] [illegible] [illegible] q' fuit et est falsum

vocavit eis quod dominus noster [illegible] eciam tamen adhuc revocavit et non illas executores pro dicta causa deputavit et alia mandata dedit in proprio suo [illegible] consistorio super execucione dicte cause

Excepciones contra commissionem

Proponit p. p. n. v. b. Jaco. Canci procuratoris Capituli ecclesie Sancti Spiritus de Chassima Zagrabiensis [illegible] et dicat quod [illegible] pretensa commissio ultro impetrata parte adversa tacita [illegible] quod dominus [illegible] fuit [illegible] in [illegible] et [illegible] ad [illegible] fuit [illegible] ipso falsissime

Interrogatoria pro domino episcopo [illegible]

Item interrogetur fiat Johannes ordinis fratrum predicatorum [illegible] si sciat vel credit quod [illegible] pater dominus Thomas Cardinalis fuerat destinatus ad [illegible] curia [illegible] Elyzabeth [illegible] Regina [illegible] in [illegible] canonicatus [illegible] Margarethe [illegible] monial [illegible]

Item si sciat vel credit [illegible] clamavit [illegible] et [illegible] ipsius domini [illegible] Johannes [illegible] curia in [illegible] ipsius [illegible] sufficientibus

Item si sciat vel credit quod [illegible] dominus [illegible] pro parte [illegible] ipsius [illegible] quod ipsum [illegible] debito modo

Item si sciat vel credit quod dominus [illegible] in [illegible] et ipsum [illegible] in provinciis consistorialibus et [illegible] debito modo [illegible] ad commissionem [illegible] ipsius [illegible] in [illegible] procedendo

Item si sciat vel credit quod ipse dominus episcopus [illegible] ad [illegible] commissionem ad [illegible] et [illegible] ipsius commissionem [illegible] et ultra

Item si sciat vel credit quod ipse [illegible] Johannes [illegible] sibi datis [illegible] ipsius [illegible] ipse dominus episcopus [illegible] et si non credit [illegible] et [illegible] credit

Item si sciat vel credit quod de premissis omnibus et singulis fuit et est publica vox et fama

Excepciones contra productam

Dicit p. p. n. b. a. c. b. d. Jo. Moubray [illegible] doctoris [illegible] et [illegible] procuratoris [illegible] de [illegible] dicat et dicit quod [illegible] producta partibus adversis [illegible] ipsius [illegible] et [illegible] adversa illa non [illegible] ipsius illa in vigore [illegible] confessionis admittit [illegible] parti adverse et ipsum [illegible] producta dicit quod [illegible] producta [illegible] apparet evidenter [illegible] et [illegible] invalida [illegible] et alis talia [illegible] sigillo sigillata [illegible] parti adverse [illegible] in [illegible] et [illegible] et [illegible] apparet [illegible] veritas tacita quod [illegible] et [illegible] tacita [illegible] veritas [illegible] et [illegible] fuit [illegible] est [illegible] parti adverse [illegible] ipsius [illegible] vocavit eum [illegible] litteras apostolicas [illegible] regno Anglie et [illegible] ipsius [illegible] et [illegible] ipsius [illegible] ydioma et linguam Anglicanam et quod ipsa pars adversa fuit et est oriunda de partibus Italie et [illegible] fuit in partibus Italie [illegible] Italia et [illegible] lingua Anglicana [illegible] illi [illegible] nullatenus intelligibiliter sciat loqui illud ydioma [illegible] loquitur [illegible] et quod nullatenus loquitur lingua et ydiomate Anglicali intelligit et [illegible] inutilis [illegible] et [illegible] vocavit [illegible] impetratas [illegible] litteras apostolicas [illegible] et [illegible] fuit [illegible] et ordinatum quod si [illegible] vel [illegible] alium [illegible] aliquam [illegible] ignorant ydioma seu lingua illius [illegible] in qua ipsa [illegible] et situata seu quo [illegible] loqui intelligibiliter lingua [illegible] placent [illegible]

ipius prolis citac et nō intelligit illud ydioma quo loquitur pro ipius citac quod ipiu niaculo de pndicto et mādatu pmisso et pncisos sunt ipo iure nulle nulla et nullu ipas quod pmisso et mādatu voluerit et decreuit ac eius in quo mādatu voluit et decreuit esse nullas et nulla Item dicit et quod dnus sāctissimus in xpo pr et dn̄ ñr ut mādatu indulsit regi anglie quod papa apostolicas nulli valeat pmdri de ecclesiis aut dignitatibus eccias kathedralibus et collegiatarum pncipalibus in ipius regis et de prolibus eccias nisi ipius nationis anglicane et adeo sunt et doctis aplicatu de subreptione ipas piterarum aplicatarum litterarum et ultra ipius statuere fuit sit ut pendit ipi abbas de prol citra dena agit in parti ea dnus pōn de n de sa co et ponat pos et arlos infra scriptas et continua in eis oia et singla dat coniuncti et diuisim et dispo sicione et de qualibet quibus et ferre Arlos iugitur arlos solo prout libri continuis

Exceptio contra litteras apostolicas

Proponit p p n ... Rs et dicat exceptios contra literas apostolica qua les exposuit vel dicit et filium nobilis viri lodouici de n Item quod liberte les impetras filius ipius nobilis no quod litteras et ita tacuit ac quod ipse impet impetrans ipas contineri litteras aplicatarum ultra poncitarum p parte aduersary tionis ipas quod sit spalit ius quesitum in ipas prebenda et ipam aguntur sunt et sint ipi et v spalit ius quesitum in ipas prebenda et ipam tenuit suo tpe et possidebat pacifice et quiete sicut placerit volutate et nō curate ipi dnus io in parti ea aduersa

Item tacuit et quod ipe dnus jo ptres aqestes et ultra ante impetione ipas litteras ptrarum aplicatarum ultra poncitarum parte ipius de jo fuerat ipas eccias vacasse et ipam ut studiit acceptasse et valore ipius et tacuit quod ipius ipius valor quod constituit impetens fuerit et sunt dictam contra ap ultras poncte parte ipius de quod at tres quod ptas et ea pterita nullum ius sit et constitui ipius tacadusa

Item exceptios ipas et impugnando ipas contra litteras aptas ultras poncitas p parte aduersa et quod pro pbatac et verificatione litterarum exceptas et alis iuris cum ultra effectum adiunt ista sine pot amplius vali et posse possesse arlos parte ipius de jo in parti ea dictas et poncitas in parti ea cepitis et dat de nouo exceptionis et excep et dicat prout in ipius continet vna cum quadam supra de ipsis et exceptis et de cetero aplicti prout sit exceptis inquantum esse constitut et indiget locs pro loco nati offert se pbatum et petit se admittari dicentia

Exceptios ut nō valeat libello

Proponit p p magistri militu fratrum jo go de palsina fratrum forrig de n Bardinus diocesis et valentinus de n perptoris dnus de n ianuensis diocesis et sa do sa jo je et ouch ipas et dicit quod contra libellus oblatum coram vobis ea est officio quod parti va fuit Raymundi de n sibi fuit multis ea ordinu nō est ... int lis constantis ut iurari de colupnia sup eis ut deinde dent aut passit quilli ad teneri res ut sit cuius sunt ad teneri imrandu de kalupnicis sup eis in mox eaque prout exipit infra apparet eundem fit vagi obscuri impossibilis indeterminati inepti male ...aptis male narratis et concludentis quarum conclusio nō de pendi a narratis ut ipi de pendet quius vobis fuit et placet et

Interrogatoria coram dno auditore Laurentio

Fiant interrogatoria coram p v d laurs Rs in quacumque articularum Rs prolis citra... primus ... diocesis et dnum sup primo Si testis est interrogetur si sunt eius et vidit vari ipas ... et [illegible] ubi quando et quibus presentibus et ... ea et que

interveniret [illegible] int[er] [illegible] et [illegible] et alia fiat ut s[upra]. Sup[er] n[on]o si testis [illegible]
quia d[omi]n[u]s tunc posuit in ar[ticu]lo n[on]o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicit
de anno m[illesim]o ccc[c]o lxxv[i]to et de v[erbo] dicit de anno ut sup[ra] et [illegible] dicit
lxxvi[i]o [illegible] est impossibilitas [illegible] et deponendi [illegible] fiat interrogatoria
ut [illegible] testes [illegible] et [illegible] d[omi]n[u]s et [illegible] quis d[omi]n[u]s [illegible] testis inter-
roget ut supra ad [illegible] et interroget si petiit [illegible] q[uod] ipse d[omi]n[u]s [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] publice [illegible] et signa [illegible] [illegible]
et plur[ium] advocator[um] [illegible] ut [illegible] [illegible] in [illegible] et si alii
[illegible] in [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] magna d[e]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et alia fiat interrogatoria
Sup[er] [illegible] ut sup[ra] [illegible] et si [illegible] fiat [illegible] supra interrogatoria
Sup[er] [illegible] si testis [illegible] fiat interrogatoria [illegible] [illegible] interrogat[us]
Sup[er] [illegible] si testis [illegible] interroget[ur] ubi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si [illegible] ipse d[omi]n[u]s
[illegible] q[uod] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et alia fiat
interrogatoria [illegible] [illegible] q[uod] [illegible] [illegible] interrogat[ur]

Declarationes Articulorum

Non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
petitori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sua [illegible] et [illegible] suas [illegible] et ar[ticu]los
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
addit [illegible] ar[ticu]lis ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d[omi]n[u]s [illegible] quem
[illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] in [illegible] ar[ticu]lo [illegible] [illegible] immediate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bernhardi [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ordinis s[ancti] Augustini [illegible] [illegible] [illegible] et in solidum [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible]
ut [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et in solidum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] ut [illegible] in [illegible] ar[ticu]lo [illegible] [illegible]
Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] addit collocat et [illegible] [illegible] et [illegible] ut [illegible] vel
alibi in [illegible] in quo [illegible] [illegible]
Item [illegible] et [illegible] intendit q[uod] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] ar[ticu]lo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sigillum et d[omi]n[u]s d[ictus] B. [illegible] [illegible] sigillum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicto
d[omi]n[u]s B. [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] d[ictus] B. [illegible] [illegible] [illegible]
possessione [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] d[ictus] B. [illegible] sigillum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in dicto [illegible] ar[ticu]lo [illegible] et [illegible] d[ictus] B. [illegible] fuit [illegible] et tanquam
autenticum sigillum fuit [illegible] et [illegible] [illegible] et tanquam [illegible] sigilla fuit [illegible] et
[illegible] [illegible] et adhiberi [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] tanquam [illegible] et autenticis [illegible] quibus sigillum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
fuit [illegible] [illegible] in testimonium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel quibus sigillum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
plena fides in iudiciis et [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Item q[uod] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in iudiciis et extra [illegible] [illegible] et [illegible]
tanquam [illegible] [illegible] plena fides et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] in iudiciis et extra et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] et [illegible] [illegible]
Item q[uod] [illegible] omnia et singula [illegible] [illegible] [illegible] ar[ticu]lus qui incipit Item q[uod] d[omi]n[u]s B.
Item in fine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d[ictus] B. addit et collocat ar[ticu]los infrascriptos
Item [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] et admissibile
[illegible] vel [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipse d[omi]n[u]s B. [illegible] [illegible].

[illegible] et [illegible] absens et [illegible] celebrasset [illegible]
[illegible]

Item [illegible] addit [illegible] Bernhardi [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] mandavit et fecit [illegible]
[illegible] et [illegible] et fuit [illegible]
sigillis [illegible] mandavit et fecit et fuerat [illegible]

Ad docendum et ostendendum quod [illegible] apud civitatem et ipsius [illegible]
[illegible] et [illegible] absentavit [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] officiatis ipsius opidi [illegible] et [illegible]
[illegible] officiatorum [illegible]
[illegible] et [illegible] ipsius opidi [illegible] et [illegible]
et [illegible] et fuerit et [illegible]
[illegible]
et [illegible] et [illegible]

Item de anno et mense [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] civitatis et opidi [illegible]
[illegible] et [illegible] et filia [illegible]
[illegible] et opidum [illegible]
[illegible] et [illegible]

Item quod [illegible] et [illegible]
et opidum [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et fuit [illegible]

Item quod [illegible] in [illegible] et [illegible]
[illegible] civitatem [illegible]
[illegible] civitatem [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] civitatem [illegible] et [illegible]

Item [illegible] et [illegible]
et [illegible] litteris et [illegible]
et [illegible] et [illegible]

Item [illegible] et fecit [illegible]
[illegible] et [illegible] mandavit et fecit
[illegible]
[illegible]

Item quod fuit et est [illegible] et [illegible]
[illegible] et sic fuit et est verum

Item quod [illegible] et [illegible] fuit [illegible]

Sequitur interrogatoria

Interrogetur Jacobus [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
et [illegible] et capituli [illegible] et [illegible]
et [illegible] viris [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] capituli [illegible] et [illegible] Jacobi ad
[illegible] et [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] capituli [illegible]

Item [illegible] sit et [illegible]
[illegible] capituli [illegible] et [illegible] capituli [illegible] capituli [illegible] Jacobo
[illegible] Jacobum [illegible] et [illegible]

Item [illegible] Jacobus [illegible]
[illegible] et [illegible] capituli [illegible] capituli [illegible] capituli [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] et [illegible]

Item [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]

et si non credit de predictis dicat qui quales quos et quanto et quidem melius credit
Item si scit vel credit quod de omnibus et singulis predictis sit publica vox et fama

Exceptiones ad impediendum contestationem litem

Sumat [illegible] et iniquum copiat apud Bartholomeum de Platea [illegible] [illegible] ad petitum instantiam et [illegible] contestat[illegible] petit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] fiat [illegible] [illegible]

Interrogatoria etc.

Interrogetur si scit quod ordine [illegible] [illegible] ... si scit vel credit quod [illegible] dominus [illegible] [illegible] fuit [illegible] ad [illegible] [illegible] Elizabeth antiqua regina Hungarie [illegible] Hungarie [illegible] [illegible] Margarethe [illegible] [illegible] ... dicat ... etc.
Item si scit vel credit quod [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Hungarie sufficientibus
Item si scit vel credit quod [illegible] [illegible] [illegible] dominus episcopus [illegible] [illegible] [illegible] Hungarie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Item si scit vel credit quod dominus [illegible] dominus episcopus [illegible] in Hungaria et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Hungarie [illegible]
Item si scit vel credit quod ipse dominus episcopus indigeat ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et pro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ultra
Item si scit vel credit [illegible] quod ipse [illegible] [illegible] sibi [illegible] in [illegible] ipsius Hungarie [illegible] ipsi episcopo [illegible] [illegible] [illegible] et si non credit [illegible] [illegible] dicat [illegible] quanta [illegible] credit
Item si scit vel credit quod de premissis omnibus sit et est publica vox et fama

Interrogatoria in causa [illegible] etc.

Interrogatoria [illegible] que petit [illegible] [illegible] [illegible] discreti viri domini Ladislai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testes [illegible] [illegible] fiat [illegible] et [illegible] super articulos [illegible] [illegible] [illegible] si testes dicat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] articulis [illegible] interrogetur [illegible] si dixit esse vera interrogetur in [illegible] et [illegible] interrogatoria [illegible] [illegible] interrogentur
Super x articulo [illegible] si vidit et quomodo fuit [illegible] et dicat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et dicat [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] vel noctis et [illegible] [illegible] [illegible] interrogetur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et qui [illegible] fuerit et [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sepultus et [illegible] [illegible] et alia sicut etc.
Super xi et xii articulis si scit etc. si vidit [illegible] in [illegible] publica et dicat ubi fuit [illegible] quando [illegible] [illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et quomodo fuit [illegible] et [illegible] et si audivit quod ipse dominus Petrus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
Super [illegible] [illegible] publica et [illegible] et super articulis de voce et fama [illegible] in interrogatoriis
[illegible] [illegible] etc.

Interrogatoria

[illegible] [illegible] nomine discreti viri domini Petri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] petit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] contestatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et de et super articulis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contestat dat interrogatoria infrascripta [illegible] que petit testes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Super primo articulo et articulis ultra datis si testes dixit [illegible] [illegible] articulo non esse vera vel se nescire [illegible] interrogetur amplius si [illegible] [illegible] et esse vera interrogetur in [illegible] et qualiter [illegible] vidit [illegible] [illegible] [illegible] notarii [illegible] et dicat [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et si vidit [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] notarii et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sigillo sigillat aut bulla bullate et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipse notarius [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuit in [illegible] [illegible] et si fuit [illegible] [illegible]

et super [illegible] et si vidit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Item interroget si vidit [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et dicat in quibus causis et negotiis [illegible] [illegible] et [illegible] quibus [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] requisitus et quibus [illegible] [illegible] si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] illa [illegible]
quibus debebat [illegible] [illegible] si vidit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et alia fiant interrogatoria si vidit [illegible] [illegible]
Super [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si testis [illegible] fiant interrogatoria [illegible] [illegible] interrogantur
super [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si super [illegible] in [illegible] et fama [illegible] interrogatur [illegible] [illegible]

Sequuntur interrogatoria in causa spoliationis

Interrogetur dominus Nicolaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et videat [illegible]
[illegible] [illegible] si scit vel credit [illegible] anno [illegible] et [illegible] [illegible] anni [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] credit
[illegible] [illegible] [illegible] et si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Thomas [illegible]
Item si scit vel credit quod ipse dominus [illegible] [illegible] [illegible] et ante et post et [illegible] adeptus et tempore [illegible]
spoliationis fuit [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et spiritualia
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item si scit vel credit quod ipse dominus [illegible] [illegible] [illegible] tempore fuit [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
fuit [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item si scit vel credit quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anni fuit
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus [illegible] [illegible] [illegible] sibi [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

Item si scit vel credit [illegible] fuit [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempore et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] spoliavit et detinuit [illegible] et detinet spoliatum

Item si scit vel credit quod fuit [illegible] et [illegible] [illegible] usurpati et [illegible] valuerit [illegible] [illegible] [illegible]
et si [illegible] credit [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] credit. Item si scit vel credit [illegible] [illegible]

Item si scit vel credit quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] anni et ante [illegible] dominus [illegible]
[illegible] [illegible] et bona mobilia et immobilia infrascripta [illegible] et fuit in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] et bona [illegible] et ut [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
et tempore spoliationis [illegible] [illegible] dicitur

Item si scit vel credit quod in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et bona [illegible] [illegible] tempore [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] occupavit et detinuit [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] spoliavit et detinuit [illegible] [illegible] et detinuit spoliatum et [illegible] [illegible]
Item si scit vel credit [illegible] [illegible] [illegible]

Super [illegible] [illegible] [illegible] si testis [illegible] interrogetur in causa [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interrogatur
Super [illegible] [illegible] si testis [illegible] interrogetur [illegible] [illegible] si fuit [illegible] [illegible] [illegible] obiit et dicat in
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] tempore [illegible] fuit [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempore [illegible] et dicat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tempore qui
[illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible] [illegible] obiit et dicat quod et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad obitum [illegible] [illegible] scit ipse testis et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et tempore [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et si scit quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sibi [illegible] tempore [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obiit [illegible] [illegible] obiit et si fuit illa die [illegible]
qua obiit si fuit [illegible] [illegible] [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible] celebravit missam sicut
[illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible] et dicat [illegible] [illegible] et quibus presentibus et alia fiant
interrogatoria si viderit [illegible] [illegible]

Super [illegible] si testis [illegible] interrogetur [illegible] [illegible] [illegible] quo constat ipsi testi quod [illegible] [illegible] [illegible] quod
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et quibus presentibus et si [illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
possessio [illegible] [illegible] statim post obitum [illegible] et dicat ubi [illegible] et quibus presentibus audivit

Super [illegible] si testis [illegible] fiant interrogatoria [illegible] [illegible]. Super [illegible] si testis [illegible] interrogetur quo
constat ipsi testi quod Thomas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
suffraganeum [illegible] [illegible] si vidit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suffraganeum et dicat
[illegible] ubi et quibus presentibus et fiat alia interrogatoria [illegible] super [illegible]

Super [illegible] si testis [illegible] interrogetur in quibus [illegible] [illegible] et ubi et [illegible] [illegible] et
dicat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] interrogantur super
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Interrogetur dominus [illegible] [illegible] [illegible] medio juramento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] quod sub [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sufficit videat

In primis si scit vel credit quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anni fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coram [illegible] [illegible] dominus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item si scit vel credit quod ipse [illegible] per [illegible] et [illegible] [illegible] ipsius [illegible] [illegible] [illegible] constituit [illegible] [illegible] in [illegible] curie [illegible] et [illegible] [illegible] publico instrumento [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] publicos notarios

Item si scit vel credit quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] curie [illegible]
Item si scit vel credit [illegible] ipse [illegible] [illegible] dicti [illegible] ipsum [illegible] [illegible] [illegible] et ipsam
[illegible] fuit tacitus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsius quod [illegible]
[illegible] [illegible] quod

Item si scit vel credit quod ipse [illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipsius [illegible] [illegible] si scit vel credit quod [illegible]

Item si scit vel credit quod [illegible] appellat [illegible] [illegible] [illegible] contra ipsum vigore [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Item si scit vel credit quod [illegible] valuit et [illegible] ipsius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]

Item si scit vel credit quod [illegible] [illegible] [illegible] appellationis huiusmodi obtinuit [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et ipsam fuit [illegible]

Item si scit vel credit notarius [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ad summam [illegible]
[illegible] et ultra et si minus credit [illegible] summa [illegible]

Item si scit vel credit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et ultra et si minus credit [illegible] Item si scit vel credit quod [illegible] [illegible]

Interrogatoria

Interrogetur si [illegible] ordinis predicatorum [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qualis [illegible]
ipsius ordinis si scit vel credit quod ipse [illegible] [illegible] officii [illegible] [illegible] [illegible] nonnullos [illegible]
[illegible] et [illegible] contra [illegible] magister [illegible] [illegible] inquisitorem [illegible] [illegible] ipsius ordinis [illegible]
[illegible] [illegible]

Item si scit vel credit quod ipse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] loco et [illegible] [illegible] copia [illegible]
Item si scit vel credit quod ipse [illegible] [illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in inquisitorem [illegible]
Item si scit vel credit [illegible] ipse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] copia [illegible] [illegible]
Item si scit vel credit quod [illegible] [illegible] [illegible] officio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Item si scit vel credit quod [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] curie [illegible] si scit vel credit quod [illegible]

Interrogatoria generalia
[illegible] multa bona generalia

[illegible] interrogatoria [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
articulis [illegible] primo si testes producti et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] vera interrogetur [illegible] [illegible] [illegible] quos et quales scit et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interrogatus

[illegible] ii° si [illegible] [illegible] si [illegible] et scit [illegible] [illegible] et quod sunt [illegible] ubi sunt et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] quibus sunt [illegible] sunt et
[illegible] sunt [illegible] et interrogetur si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sunt [illegible] in ipsa
[illegible] [illegible] [illegible] si [illegible] sunt [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] ipsam [illegible] et [illegible]
sunt [illegible] et [illegible] et si sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] interrogetur [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publice et notorie
quod est publicum et non notorium [illegible] est notorium et non publicum et [illegible] [illegible] [illegible]
interrogatus

[illegible] iii° et similiter de voce et fama si testes [illegible] [illegible] audiunt [illegible] [illegible] testificatur
[illegible] [illegible] et quibus [illegible] [illegible] et si [illegible] [illegible] audiunt [illegible] notabiles [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interrogetur [illegible] quod importat ista verba publica [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] sunt publica et notoria et quod est [illegible] vox et fama et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] et fama publica et [illegible] fiat interrogatoria [illegible] [illegible]
interrogatus

Sup iiij Si testis etc q̄ intendit ipe testis deponere q̄ [illegible] que de usu dixit testificata et [illegible] et quo [illegible] consuetudine [illegible] ipe sint [illegible] et quo [illegible] ipe quod [illegible] loquit[ur] [illegible] sint illius qui donat[ur] [illegible] titulo et quanto tempus est q̄ fuit donatio et fiat alia interrogatoria secundum [illegible] interrogat[ur]

Sup quinto Si testis etc si vidit solvi [illegible] reddita et a quibus sunt [illegible] solvi ubi qn et quibus [illegible] et q̄ causas vidit ad [illegible] et dicat [illegible] et [illegible] et [illegible] est [illegible] etc [illegible] interrogat[ur] q̄ [illegible] et q̄ possid[et] si aliqui [illegible] et [illegible] possid[et] et si alia [illegible] possid[et] et [illegible] et q̄ [illegible] et quanto tpe vidit teneri et possideri et si sint [illegible] ipe testis et vidit [illegible] et dicat [illegible] et quas [illegible] et dicat [illegible] et dicat [illegible] et quibus [illegible] et alia fiant interrogatoria secundum [illegible] interrogat[ur]

Sup vj si testis etc q̄ intendit ipe testis [illegible] quandam [illegible] qua iurisdictio vidit [illegible] vidit [illegible] in [illegible] et dicat qua [illegible] in quibus aut [illegible] quibus [illegible] ubi et quibus [illegible] et [illegible] quibus causis fuerunt [illegible] in [illegible] et si [illegible] ipe [illegible] seu alios [illegible] ipam [illegible] et alia fiat interrogatoria [illegible] interrogat[ur]

Sup viij Si testis etc si vidit [illegible] et dicat [illegible] obitu vacavit ipa [illegible] qn vidit [illegible] et dicat [illegible] quos [illegible] ubi qn et quibus [illegible] vidit fieri [illegible] et si scit [illegible] alia beneficia conferre seu ad alia beneficia [illegible] et [illegible] capitulum [illegible] int[er] [illegible] beneficia que [illegible] conferre seu ad que [illegible] singulis [illegible] singulos [illegible] ipa [illegible] tali modo q̄ [illegible] beneficia vacantia de [illegible] mense [illegible] ad [illegible] conferenda possit [illegible] conferre et assignare [illegible] ipm [illegible] et [illegible] alium et si [illegible] singul[is] [illegible] singul[is] [illegible] et alia fiat interrogatoria [illegible] interrogat[ur]

Sup decimo si testis etc q̄ est [illegible] opinio quod testis intendit testificari [illegible] [illegible] opinio q̄ [illegible] [illegible] illud q̄ in opinione est in [illegible] esse quod intendit [illegible] [illegible] q̄ [illegible] q̄ [illegible] quod [illegible] apud quos fuit opinio reputatio [illegible] et [illegible] vox et fama que signa vidit vel audivit [illegible] potuit cognoscere opinione reputat[ionem] [illegible] et fiant alia interrogat[oria] [illegible] sunt data supra [illegible]

Sup xij si testis etc quos vidit [illegible] ubi qn [illegible] quibus [illegible] sunt [illegible] [illegible] obitu vacavit [illegible] et alia fiat interrogatoria [illegible] interrogant
Sup xviij si testis etc fiat [illegible] de [illegible] [illegible] secundum [illegible] interrogantur

Exceptiones contra articulos

Proponit [illegible] nomine dni Hugonis [illegible] [illegible] de [illegible] et dicit q̄ [illegible] positiones et articuli [illegible] et ultimo dati [illegible] adversam faciunt [illegible] parte ipius dni H. contra ptem adversam illis non dicit contra [illegible] illos impugnat [illegible] illos in [illegible] saltem tacite [illegible] admittit [illegible] faciunt [illegible] parte adversa contra ipm dnm H. [illegible] illos dicit [illegible] positos et articulos [illegible] apparet [illegible] sunt vagi obscuri [illegible] [illegible] calumpniosi [illegible] falsi [illegible] negativi [illegible] positi [illegible] sibi ad [illegible] post [illegible] et [illegible] et alias [illegible] que non [illegible] et [illegible] causa [illegible] et petit [illegible] assignat[ur] concludi in ipa causa Alioquin [illegible] de [illegible] et de appellando

Ad dicendum contra articulos [illegible]

Proponit [illegible] nomine discreti viri [illegible] [illegible] et dicit q̄ [illegible] in [illegible] assignato [illegible] contra articulos [illegible] positiones et articulos [illegible] ptem adversam sunt [illegible] et [illegible] parte [illegible] [illegible] et contradict[ion]es [illegible] admissi[bi]les et [illegible] quas [illegible] omnia et singula [illegible] et [illegible] [illegible] parte sua et contra pte adversam

hic repetit et dat de novo quibus obstantibus ipsi in[illegible] articuli [illegible] sunt admittendi vel probandi
[illegible] debet [illegible] nec potest admitti [illegible] in [illegible] vel [illegible] in [illegible] non re-
[illegible] nec debent admitti quos [illegible] non [illegible] nec est eis credendum [illegible]
statibus [illegible] exceptis et petit [illegible] in ea ipsa [illegible] et partem adversam
[illegible] tantum [illegible] ad [illegible] alioquin protestatur de gravamine et de appellando si
[illegible] aut plus debito [illegible]

Exceptiones contra articulos

Proponit procurator [illegible] nomine discreti viri domini Abrahe [illegible] procuratoris [illegible]
protestacione repetita quod per ea que dicit vel dicet [illegible] vel faciet in [illegible] non [illegible]
[illegible] in causa et [illegible] agitur in [illegible] nec se [illegible] et [illegible] ipsius nec
[illegible] se et personam [illegible] et [illegible] et dicit [illegible]
[illegible] dati vel [illegible] in [illegible] que [illegible] hic [illegible]
[illegible] A. [illegible] et [illegible] et [illegible]
partem adversam [illegible] et esset [illegible] inepte [illegible] vagi
obscuri [illegible] impertinentes insufficientes inadmissibiles [illegible] negativi [illegible]
[illegible] obscuritatem [illegible] falsi [illegible] ad [illegible] repugnantes in se [illegible]
et in materia [illegible] producti et alias [illegible] qui non [illegible]
[illegible] et [illegible] contra [illegible] positiones et articulos datos [illegible]
domini A. [illegible] iudicialiter et [illegible] nonnulle [illegible] admissibiles [illegible]
quibus obstantibus [illegible] non debuistis nec potuistis [illegible] positiones et articulos nec partem adversam
ad probandum [illegible] in [illegible] vel extra admisisse vel admittere [illegible] importunis
instantiis partis adverse [illegible] in [illegible] positiones et articulos et partem
adversam ad probandum [illegible] vel [illegible] in [illegible] et extra admisistis [illegible]
[illegible] debuistis aut potuistis [illegible] reverencia [illegible] salva [illegible]
[illegible] in [illegible] domini A. [illegible] et gravamen [illegible] constat [illegible]
actis [illegible] que [illegible]

Exceptiones contra declarationes

Item proponit [illegible] nomine discreti viri [illegible] et
dicit quod [illegible] declarationes [illegible] parte adversa [illegible] contra partem
adversam [illegible] contra [illegible] parte adversa [illegible]
[illegible] contra illas dicit quod [illegible] declarationes [illegible] appareat non
sint declarationes [illegible] et alias vagi obscuri [illegible] impertinentes insufficientes
inadmissibiles [illegible] obscuritatem [illegible]
[illegible] repugnantes [illegible] et in materia [illegible]
[illegible] articulandi et declarandi producti et alias [illegible] que [illegible] non [illegible] produ-
[illegible] et protestatur [illegible]

Exceptiones contra remissiones et attestaciones

Proponit procurator [illegible] nomine discreti viri domini Thome et dicit quod [illegible] producta partis adverse
in remissione [illegible] attestaciones et [illegible] testes adverse facione [illegible] contra partem adversam
illis non dicit contra aut illa vel illas [illegible] parte adversa et [illegible]
[illegible] contra illa et illas dicit quod ipsa [illegible] producta [illegible] inepte [illegible]
[illegible] sunt vaga obscura [illegible] calumpniosa [illegible] obscuritati impertinentes insufficientes
[illegible] manu [illegible] manu scripta nullo [illegible] sigillo sigillata nullo signo
publici notarii signata [illegible] et registrata et alias [illegible] que [illegible]
[illegible] et [illegible] sunt invalide et insufficientes et [illegible]
[illegible] qui deposuerunt sunt minores etate [illegible] [illegible]
[illegible] parti [illegible] adversa [illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible] pars adversa [illegible] et [illegible]
[illegible] qui deposuerunt testimonium non [illegible] non [illegible] et alias [illegible]
attestaciones sunt et sint nulle et nullius valoris et [illegible] et protestatur [illegible]

Exceptiones contra producta

Proponit procurator [illegible] nomine [illegible] viri domini [illegible] et dicit quod contra
[illegible] producta et [illegible] positiones et articulos datos [illegible] partem adversam [illegible] ipsius domini
[illegible] contra partem adversam illis non dicit contra aut illos aut illas impugnat [illegible]
[illegible] parte adversa [illegible] contra illa et illos dicit quod ipsa [illegible]

producta per partem adversam in quantum apparet evidenter sunt vaga, obscura, inepta, inefficacia, impertinencia, suspecta, defectiva, simulata, frustratoria, calumpniosa, cavillosa, falsa, conficta manu scripta nullo autentico sigillo sigillata, contra debitum formalibus et alias talia que ad faciendam fidem non valeant producentium [illegible] sunt contra positiones et articulos per partem adversam in quantum apparet evidenter sunt vagi, absoluti, inefficaces, calumpniosi, obscuri, cavillosi, falsi, impertinentes, [illegible], insufficientes, inadmissibiles, inefficaces [illegible] sibi admitti [illegible] in forma petatis et [illegible] post terminum datum ad articulandum [illegible] producti et alias tales quod non valeant producentium [illegible] petenti [illegible] et cetera

Exceptiones contra producta

Proponit procurator procuratorio nomine domini Jo. archipresbiteri et capellani [illegible] in [illegible] et dicit quod impugnando contra producta ex adverso si que producta sunt vel si ulla sit producta protestatur quod nullum [illegible] sibi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] statuti [illegible] contra producta faciant [illegible] domini Jo. archipresbiteri contra partem adversam et cetera

Exceptiones de non recipiendo libello

Proponit procurator procuratorio nomine Rev[erendi] patris domini [illegible] episcopi [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] non [illegible] ab aliis [illegible] [illegible] in parte [illegible] [illegible] illius [illegible] et illas [illegible] fortificando et dicit quod contenso libello dato parte adversa non fuit nec est recipiendus nec [illegible] super eo contestandum nec iurandum [illegible] [illegible] et cetera quia [illegible] de anno [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in dicto contenso libello [illegible] et singula sunt [illegible] inter [illegible] partes [illegible] [illegible] parte et [illegible] domini Stephani [illegible] ut [illegible] dicit pars adversa [illegible] et [illegible] fuit transactum et [illegible] [illegible] [illegible] inter ipsas partes de [illegible] et singula [illegible] sunt finita et [illegible] procurator [illegible] [illegible] vallata in [illegible] [illegible] ipsas partes [illegible] et [illegible] [illegible] in parte [illegible] adversaria

Exceptiones contra interrogatoria [illegible]

Proponit procurator procuratorio nomine domini N. de [illegible] presbiteri [illegible] [illegible] sancti Petri [illegible] et dicit quod [illegible] contra interrogatoria data parte adversa [illegible] domini N. faciant [illegible] [illegible] [illegible] dicit contra [illegible] illas [illegible] [illegible] faciunt contra [illegible] domini N. [illegible] contra ipsas dicit quod [illegible] [illegible] interrogatoria non est [illegible] nec [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nec debet [illegible] et [illegible]

Libellus criminalis

[illegible]

Decreti igitur dictus procurator nomine quo supra primo per [illegible] dominum iudicem et eorum [illegible] [illegible] dicti domini [illegible] et declarari [illegible] Johannis Stuchard fuisse et esse bone fame [illegible] operibus et honeste conversacionis eundem Johannem Stuchardt [illegible] Stanislaum [illegible] [illegible] est [illegible] infamatum [illegible] et [illegible] fuisse et [illegible] Stanislao [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] eius [illegible] [illegible] [illegible] infamia [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible] dictos [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quibus [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et compelli ad premissa iustitia mediante [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

Et pro defendendo adversarum partem [illegible] [illegible] ipse partis [illegible] [illegible] domini Cedisterii non esse [illegible] et [illegible] replicando dicit quod [illegible] [illegible] non est [illegible] cum sua [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] de foro ecclesiastico eo quod ipse dominus doctor est de facultate artium medicine et est doctor [illegible] et [illegible] doctores [illegible] [illegible] et [illegible] est de foro ecclesiastico

Item defendendo ad [illegible] [illegible] [illegible] ubi dicitur [illegible] [illegible] [illegible] quod ipse dominus doctor non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bigamus et [illegible] [illegible] replicando dicit quod ipse [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] Nam et bigami possunt esse de foro [illegible] [illegible] et [illegible] non est bigamus sed est [illegible] [illegible] de facultate [illegible] et [illegible] et [illegible] ecclesiastica [illegible] [illegible] et [illegible] est [illegible] ecclesiastica [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible] super [illegible] [illegible] qui sunt [illegible] in Civitate Cracoviensi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] doctor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ipsum compositum non relevat. nec est audiendus quod ipse compositus plane non potest quod idem dominus doctor paduanus dixisset et dato quod dixisset medicus [illegible] fore ecclesiasticum [illegible] tamen premissis non sit doctor facultatis medicine qui [illegible] iudices [illegible] causas ecclesiasticas et cognoscit de causis spiritualibus [illegible] de corruptione et integritate corporis virginis et [illegible] in causis matrimonialibus que sunt mere spirituales [illegible] quod dictus plebanus compositus [illegible] non habet [illegible] suis [illegible] [illegible]

Ad destruendum ad 2am partem compositi ubi dictus plebanus compositus contra argumenta doctoris medicine licet falso asserit esse partis obstetricibus et quod sunt obstetrices non [illegible] fori ecclesiastici sicut esse medicine doctores etc. Ad hoc breviter respondendo dicitur quod ipse compositus non intelligit [illegible] nec litteras personas et potestatem doctoris medicine qui per magnos labores huius artem medicine ab aliis doctoribus [illegible] esse spirituales quod doctores medicine sunt censendi spirituales [illegible] clericis et scripturis esse spiritualibus incumbunt et medicinis [illegible] quod sunt anime per sacramenta confessionis [illegible] et salvat sic medicina salvat per medicinas corpora [illegible] obstetrices non sunt [illegible] clerici et scripturas [illegible] [illegible] et illiterate et ideo ipse obstetrices in nullo comparantur doctoribus medicine et ideo nulla plura hic necesse [illegible] ubi ipse compositus licet falso doctores medicine esse [illegible] plebanos asserens per [illegible] precepta sine legem divinam [illegible] breviter replicatur quod ipse compositus credit [illegible] in compositio et [illegible] sensu suo [illegible] doctores medicine et [illegible] dominus [illegible] doctoris qui nullo tempore audivit [illegible] medicinas [illegible] ipse compositus dictus dominus [illegible] informat et [illegible] [illegible] ipse [illegible] [illegible] ad nullum [illegible] [illegible] plus [illegible]

et ipse opportunius de quo satisfaciet protestatur

Item descendendo ad quartum processus articulum ubi dicit processus articulus [illegible] licet false dicit quod ipse dominus Godislaus non [illegible] baptizatus et quod hec [illegible] Godesl[illegible] esset [illegible] [illegible] [illegible] contra Bienne [illegible] dicit quod iste articulus non est audiendus in hac [illegible] quod [illegible] non fuit [illegible] sed baptismus [illegible] [illegible] est [illegible] ab [illegible] [illegible] et [illegible] illam formam in baptismo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ipse dominus Godislaus est [illegible] nomine Godislaus et [illegible] talis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] hec [illegible] Godislaus non est [illegible] [illegible] [illegible] ipse articulus licet false [illegible] in suis processibus [illegible] per hec dicta dominum Godislaum doctorem [illegible] [illegible] et famam suam laudabilem denigrando [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Godislaus doctor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

Item descendendo ad alium processus articulum ubi dictus [illegible] articulus in suis [illegible] [illegible] licet false dicit quod ipse Godislaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contra Bienne [illegible] dicit [illegible] articulus in [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible] [illegible] dominus Godislaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] qui ut [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] articulus [illegible] denigrat [illegible] et famam dicti domini doctoris Godislai [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] deo et [illegible]

Item descendendo ad alium processus articulum ubi ipse articulus [illegible] false dicit quod [illegible] dictus dominus Godislaus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et est [illegible] [illegible] licet false quod [illegible] Godislaus [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bienne [illegible] [illegible] quod ipse magister Nicolaus de [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apud [illegible] Nicolaum esse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] esset ut ipse articulus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicti Godislai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] magister Nicolaus de [illegible] [illegible] [illegible] Godislai doctoris de qua [illegible] [illegible] [illegible] Godislaus protestatur

In defendendo ad alias premissa [illegible] [illegible] dicti Magistri Nicolai
de [illegible] apperte [illegible] dicit [illegible] in [illegible] premissa [illegible]
videlicet [illegible] [illegible] et [illegible] licet [illegible] asserit quod ipse dominus
Gadesteyn [illegible] [illegible] malefactores [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
omnes fratres [illegible] ac [illegible] defensores [illegible] et quod ipse [illegible]
[illegible] in Clepara [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] et quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Castel [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et quod ipsa
[illegible] [illegible] adulta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] et famosos [illegible] [illegible]
dicti [illegible] domini [illegible] Gadesteyn [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

satisfere competens

[illegible] et domine [illegible] frisia [illegible] familiaris [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Ad instanciam [illegible] alias [illegible] plebani de [illegible] laycus [illegible] dioc. [illegible]
XXX die a [illegible]

Certa relacione percepimus quod [illegible] parrochiani ecclesie [illegible] in [illegible]
statuta [illegible] ecclesie [illegible] temeritate propria [illegible]
[illegible] ab aliquot annis citra [illegible] anno [illegible]
pape [illegible] alias [illegible]
[illegible] Extravagantes [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

Karta 222

Veneciis Candia Rodis Cipro Assyria Damasco
Jerusalem Babilonia Cayro Alexandria [illegible]
Syria Monte Synai

Et ero In nomine domini Amen

In nomine domini Amen domini Strzeszonis Scons

Salus nos Strzeszonis Cum

omnibus mea velat maddina Strzeszonis Cum

nobis ... dedit ... Quemq de madato

... ... Christus meus mea

Rex ... vivo domina Benedicto Cum et ...

Rex ... vanum manet

Iohannem

... Quoniam

peccati

petrus

chartus ... Berta

Johes Robertus

... Albertus

Iohannes

... volenter ... istud

... omnia premi...

IV